J. L.

OFFICIVM B. MARIAE VIRGINIS

NVPER REFORMATVM,

& Pij Quinti Pont. Max.

IVSSV EDITVM.

Ad instar Breuiarij Romani sub

VRBANO VIII. recogniti.

CVM INDVLGENTIIS.

VENETIIS APVD CIERAS MDCXXXXIIII

M.B. im. Ł. W. w Łodzi

inw: SZ 1857/95

...s Fryznekier Sacrae Regiae Ma...
...s Secretarij Senioris Consil...

1722 ... 17

LITANIA

o OPATRZNOSCI BOSKIEY

kyrie eleyson, Chryste eleyson, kyrie eleyson –
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchay nas, –
Oycze z Nieba Boze, Zmiłuy się nadnami –
Synu odkupicielu Swiata Boze Zmiłuy się nadnami. –
Duchu Swięty Boze Zmiłuy się nadnami. –
Opatrznosci Boska widoku miłosci Ludzi y Aniołow.
Opatrznosci Boska Sercem Chrystusa Sporządzona.
Opatrznosci Boska nas wliczbie wielkiey wmięrze rządząca.
Opatrznosci Boska nadzieio naszego zbawienia.
Opatrznosci Boska pociecho dusze pielgrzymuiącey.
Opatrznosci Boska drogo Nieba.
Opatrznosci Boska wniebespieczenstwie przewodniczko.
Opatrznosci Boska Dyspensatorko Łask.
Opatrznosci Boska Skarbie nieszkonczony wszystkich dobr.
Opatrznosci Boska podporo Sprawiedliwych.
Opatrznosci Boska nadzieio grzesznych opuszczonych.
Opatrznosci Boska ucieczko nedznych.
Opatrznosci Boska Spoczynku w Wszelkich potrzebach.
Opatrznosci Boska Spoczynku w niebespieczenstwie
Opatrznosci Boska pokoiu Serca.
Opatrznosci Boska ucieczko utrapionych.
Opatrznosci Boska nasycenie Łaknących.
Opatrznosci Boska Lekarstwo Skuteczne wszelkich Słabosci.
Opatrznosci Boska początku wszelkiey pociechy.
Opatrznosci Boska Zachowanie ubogich.
Opatrznosci Boska podporo Stanu Wdowiego y Sierot.

Zmiłuy się nadnami.

Zmiłuy się nadnami.

Opatrznosci Boska Swięty przymiot maiąca godna wszelkiego uszanowania. Zmiłuy się nadnami.
Baranku Bozy ktory gładzisz grzechy swiata, Przepusc nam P.
Baranku Bozy ktory gładzisz grzechy Swiata, Wysłuchay nas P.
Baranku Bozy ktory gładzisz grzechy Swiata, Zmiłuy się nad.
Chryste usłysz nas Chryste Wysłuchay nas.
Kyrie eleyson Chryste eleyson Kyrye eleyson.
V. Panie niech się stanie miłosierdzie twoie nadnami.
R. Jakosmy mieli nadzieie wtobie.

Modlmy się.

Boze ktorego Opatrznosc wswey dyspozycyi niemyli się ciebie, pokornie prosiemy, abys wszystko szkodliwe oddalił, a wszelkich pomocnych rzeczy nam uzyczył, przez tegoz Chrystusa P. Naszego. Am.
V. Panie wysłuchay modlitwy nasze.
R. Awołanie nasze niech przyidzie dociebie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu Chwała.
Niech nas błogosławi y strzeze Wszechmocny y Miłosierny Bog Ociec ✝. y Syn ✝. y Duch Swięty. ✝. Amen.
A Dusze Wiernych Zmarłych przez Miłosierdzie Boze niech odpoczywaią wpokoiu Amen.

Za Dusze moie prosze o Pozdrowienie Anielskie do Naswię. Panny

EX BVLLA

Sanctiſſimi D. N. Papæ PII V.

De recitatione Officij B. Mariæ Virginis.

AC vt Fidelium omnium voluntas, & ſtudium magis ad ſalutarem huius noſtri Officij beatæ Mariæ Virginis, & Orationum in eo reductarum lectionem, & vſum incitetur, de omnipotentis Dei miſericordia, ac beatorũ Petri, & Pauli Apoſtolorum eius auctoritate confiſi, omnibus, & ſingulis, qui ad recitationem huiuſmodi non tenentur, quoties iſtud ſic de mandato noſtro reformatum, quinquaginta dies: qui verò Defunctorum Officium eodem volumine inſertum, alios quinquaginta: qui Septem Pſalmos; aut Graduales etiam eodem volumine inſertos, alios quadraginta: & qui aliquam ex Orationibus ibidem pariter inſertis deuotè recitauerint, alios quindecim dies de iniunctis ſibi pęnitentijs miſericorditer in Domino relaxamus: obligatis verò eas duntaxat indulgentias concedimus, quæ litteris noſtris ſuper reformatione noui Breuiarij editis deſignantur, & huiuſmodi B. Mariæ Virginis, aut Defunctorum Officium, vel Septem Pſalmos, aut Graduales recitantibus conceduntur.

Tabula litterarum Dominicalium ab Idibus Octobris anni correctionis 1582. (detractis prius decem diebus) vsque ad annum 1700. exclusiuè.

c b	A g	f e d	c b	A g f	e d	c b A	
g f	edc	b A	gfe	d c	bA g	f e	d

IN Tabella suprascripta litteram Dominicalem singulis annis hoc pacto inuenies: primam litteram: quæ est c, tribue ab Idibus Octobris anni correctionis 1582. vsque in finem anni: sequentem quæ est b, tribue anno 1583. Sicque deinceps progredere, quousque peruenias ad numerum anni, cuius litteram scire vis, quia littera, super quam cadit numerus illius anni, erit littera Dominicalis. Quæ si vnica occurrerit, annum communem esse intelligas, si duplex, Bissextilem: & tunc prior, idest superior, vsque ad festum S. Matthiæ Apostoli deseruiet: Inferior autem ad reliquam anni partem accommodabitur. Sciendum autem, quod finitis viginti-octo annis, redeundum est ad principium cum annis tunc currentibus.

Tabella Epactarum respondentium Aureis numeris ab Idibus Octobris anni correctionis 1582. (detractis prius x. diebus,) vsque ad annum 1700. exclusiuè.

Aur.Num.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
Epactæ.	xxvj.	vij.	xviij.	xxix.	x.		xxj.
	12.	13.	14.	15.	16.		17.
	ij.	xiij.	xxiiij.	v.	xvj.		xxvij.
	18.	19.	1.	2.	3.	4.	5.
	viij.	xix.	j.	xij.	xxiij.	iv.	xv.

SImili modo, vt dictum est de littera Dominicali, depræhendes etiam Epactæ numerum in suprascripta numerorum serie: nam primum numerú, qui est xxvj. tribue ab Idibus Octobris anni correctionis 1582. vsque in finem anni. Sequentem, qui est vij. tribue anno 1583. & sic deinceps, donec ad annum tuum peruenias, & finitis decem, & nouem annis, regredere iterum ad principium.

Ad inueniendum ergo quot dies habeat Luna, numero Epactæ anni currentis addantur tot dies, quot sunt Kalendæ mensium præcedentium à Kalendis Martij, vsque ad mensem, cuius quæritur quota sit Luna, addátur prætereà tot numeri quot sunt dies eiusdem mensis: & omnibus numeris simul computatis, inuenietur quot dies habet Luna in illo mense. Quod si numerus aggregatus ex supradictis superaret 30. abiectis triginta, quot supersunt sunt dies Lunæ.

TABELLA
TEMPORARIA.

Anni Domini.	Litteræ Dñicales.	Aureus numerus.	Epactæ.	Septuagesima.	Dies Cinerum.	Pascha.
1644	c b	11	xxj	24. Ian.	10. Feb.	27. Mar.
1645	A	12	ij	12. Feb.	1. Mar.	16. April.
1646	g	13	xiij	28. Ian.	14. Feb.	1. April.
1647	f	14	xxiiij	17. Feb.	6. Mar.	21. April.
1648	e d	15	v	9. Feb.	26. Feb.	12. April.
1649	c	16	xvj	31. Ian.	17. Feb.	4. April.
1650	b	17	xxvij	13. Feb.	2. Mar.	17. April.
1651	A	18	viij	5. Feb.	22. Feb.	9. April.
1652	g f	19	xix	28. Ian.	14. Feb.	31. Mar.
1653	e	1	j	9. Feb.	26. Feb.	13. April.
1654	d	2	xij	1. Feb.	18. Feb.	5. April.
1655	c	3	xxiij	24. Ian.	10. Feb.	28. Mart.
1656	b A	4	iiij	13. Feb.	1. Mar.	16. April.
1657	g	5	xv	28. Ian.	14. Feb.	1. April.
1658	f	6	xxvj	17. Feb.	6. Mar.	21. April.
1659	e	7	vij	9. Feb.	26. Feb.	13. April.
1660	d c	8	xviij	25. Ian.	11. Feb.	28. Mart.
1661	b	9	xxix	13. Feb.	2. Mar.	17. April.
1662	A	10	x	5. Feb.	22. Febr.	9. April.
1663	g	11	xxj	21. Ian.	7. Feb.	25. Mar.
1664	f e	12	ij	10. Feb.	27. Feb.	13. April.
1665	d	13	xiij	1. Feb.	18. Feb.	5. April.
1666	c	14	xxiiij	21. Feb.	10. Mar.	25. April.
1667	b	15	v	6. Feb.	23. Feb.	10. April.
1668	A g	16	xvj	29. Ian.	15. Feb.	1. April.
1669	f	17	xxvij	17. Feb.	6. Mar.	21. April.
1670	e	18	viij	2. Feb.	19. Feb.	6. April.
1671	d	19	xix	24. Ian.	11. Feb.	29. Mar.
1672	c b	1	j	1. Feb.	2. Mar.	17. Apri.
1673	A	2	xij	29. Ian.	15. Feb.	2. Apri.

FESTORVM
MOBILIVM.

Anni Domini.	Ascensio Domini.	Pentecoſtes.	Corpus Christi.	Indictio.	Dñicæ post Pentecost.	Prima Dominica Aduent.
1644	5. Maij	15. Maij	26. Maij	12	27	27. Nouem.
1645	25. Maij	4. Iunij	15. Iunij	13	25	3. Decemb.
1646	10. Maij	20. Maij	31. Maij	14	27	2. Decemb.
1647	30. Maij	9. Iunij	20. Iunij	15	24	1. Decem.
1648	21. Maij	31. Maij	11. Iunij	1	25	29. Nouem.
1649	13. Maij	23. Maij	3. Iunij	2	26	28. Nouem.
1650	26. Maij	5. Iunij	16. Iunij	3	24	27. Nouem.
1651	18. Maij	28. Maij	8. Iunij	4	26	3. Decemb.
1652	9. Maij	19. Maij	30. Maij	5	27	1. Decemb.
1653	22. Maij	1. Iunij	12. Iunij	6	25	30. Nouem.
1654	14. Maij	24. Maij	4. Iunij	7	26	29. Nouem.
1655	6. Maij	16. Maij	27. Maij	8	27	28. Nouem.
1656	25. Maij	4. Iunij	15. Iunij	9	25	3. Decemb.
1657	10. Maij	20. Maij	31. Maij	10	27	2. Decemb.
1658	30. Maij	9. Iunij	20. Iunij	11	24	1. Decemb.
1659	22. Maij	1. Iunij	12. Iunij	12	25	30. Nouem.
1660	6. Maij	16. Maij	27. Maij	13	27	28. Nouem.
1661	26. Maij	5. Iunij	16. Iunij	14	24	27. Nouem.
1662	18. Maij	28. Maij	8. Iunij	15	26	3. Decemb.
1663	3. Maij	13. Maij	24. Maij	1	28	2. Decemb.
1664	22. Maij	1. Iunij	12. Iunij	2	25	30. Nouem.
1665	14. Maij	24. Maij	4. Iunij	3	26	29. Nouem.
1666	3. Iunij	13. Iunij	24. Iunij	4	23	28. Nouemb.
1667	19. Maij	29. Maij	9. Iunij	5	25	27. Nouem.
1668	10. Maij	20. Maij	31. Maij	6	27	2. Decemb.
1669	30. Maij	9. Iunij	21. Iunij	7	24	1. Decemb.
1670	15. Maij	25. Maij	5. Iunij	8	26	30. Nouemb.
1671	7. Maij	17. Maij	28. Maij	9	27	29. Nouemb.
1672	26. Maij	5. Iunij	16. Iunij	10	24	27. Nouemb.
1673	11. Maij	21. Maij	1. Iunij	11	27	3. Decemb.

Tauola del far della Luna secondo il vero Computo:

Anni curr.	Gen.	Febr.	Mart.	April.	Mag.	Giug.
1644	8 H. 4. M. 44.	6 H. 14. M. 21.	8 H. 13. M. 17.	6 H. 19. M. 36.	6 H. 19. M. 23.	4 H. 19. M. 15.
1645	27 H. 6. M. 21.	26 H. 17. M. 3.	27 H. 20. M. 25.	24 H. 8. M. 35.	25 H. 2. M. 31.	23 H. 10. M. 14.
1646	17 H. 3. M. 35.	15 H. 19. M. 15.	16 H. 8. M. 11.	15 H. 17. M. 58.	14 H. 1. M. 51.	13 H. 16. M. 2.
1647	6 H. 23. M. 7.	4 H. 15. M. 47.	5 H. 15. M. 18.	4 H. 17. M. 15.	3 H. 1. M. 58.	1 H. 19. M. 19.
1648	8 H. 4. M. 44.	6 H. 14. M. 21.	8 H. 23. M. 17.	6 H. 19. M. 36.	6 H. 19. M. 23.	4 H. 19. M. 15.
1649	13 H. 10. M. 3.	12 H. 3. M. 53.	14 H. 19. M. 23.	12 H. 7. M. 59.	11 H. 17. M. 42.	10 H. 1. M. 44.
1650	2 H. 9. M. 45.	1 H. 4. M. 11.	2 H. 22. M. 12.	1 | 30. 14. | 4. 41. | 35.	30 H. 15. M. 45.	28 H. 1. M. 1.
1651	20 H. 5. M. 20.	19 H. 22. M. 14.	21 H. 15. M. 34.	19 H. 8. M. 9.	19 H. 22. M. 53.	17 H. 11. M. 51.

Principiando il giorno secondo l'uso dell'horologio commune al tramontar del Sole.

Anni cur.	Lug.	Agost.	Settemb.	Ottobr.	Nouēb.	Decemb.
1644	4 H. 6. M. 42.	2 H. 10. M. 52.	1 H. 3. M. 23.	1 H. 21. M. 13.	29 H. 5. M. 28.	29 H. 19. M. 7.
1645	23 H. 15. M. 20.	21 H. 20. M. 15.	20 H. 17. M. 14.	19 H. 14. M. 52.	18 H. 9. M. 5.	18 H. 3. M. 4.
1646	12 H. 15. M. 0.	10 H. 4. M. 58.	9 H. 10. M. 43.	9 H. 2. M. 3.	7 H. 15. M. 15.	7 H. 4. M. 19.
1647	12 H. 24. M. 43.	10 H. 10. M. 36.	9 H. 23. M. 28.	9 H. 15. M. 6.	7 H. 9. M. 2.	7 H. 4. M. 19.
1648	1 H. 16. M. 52.	18 H. 1. M. 8.	27 H. 20. M. 44.	26 H. 11. M. 5.	25 H. 4. M. 6.	25 H. 22. M. 52.
1649	9 H. 8. M. 58.	8 H. 16. M. 38.	6 H. 1. M. 20.	5 H. 11. M. 49.	4 H. 24. M. 45.	4 H. 16. M. 13.
1650	28 H. 9. M. 22.	26 H. 17. M. 50.	25 H. 2. M. 38.	24 H. 12. M. 41.	22 H. 24. M. 18.	22 H. 13. M. 56.
1651	17 H. 23. M. 5.	15 H. 9. M. 9.	14 H. 19. M. 4.	13 H. 4. M. 37.	11 H. 14. M. 35.	11 H. 1. M. 19.

DE EPACTIS, ET NOVILVNIIS.

EPacta nihil aliud eſt, quàm numerus 11. dierum, quibus annus Solaris communis dierum 365.annū communem Lunarem dierum 354. ſuperat: ita vt Epacta primi anni ſit 11. cum hoc numero annus Solaris communis Lunarem annum communem excedat: atque adeò ſequenti anno Nouilunia contingant 1. diebus prius, quàm anno primo. Ex quo fit, Epactam ſecundi anni eſſe 22. cum eo anno rurſus annus Solaris Lunarem annum ſuperet 11. diebus, qui additi ad 11. dies primi anni efficiunt 22. ac proinde finito hoc anno Nouilunia contingere 22. diebus prius, quàm primo anno. Epactam autem tertij anni eſſe 3. quia ſi rurſus 11. dies ad 22. adijciantur, efficietur numerus 33. à quo ſi reijciantur 30. dies, qui vnam Lunationem Emboliſmalem conſtituunt relinquentur 3. atque ita deinceps. Progrediuntur enim Epactæ omnes per continuum augmentum 11. dierum, abiectis tamen 30. quādo reijci poſſunt. Solum quando peruentum erit ad vltimam Epactam, Aureo numero 19. reſpondentem, quæ eſt 29. adduntur 12. vt abiectis 30. ex compoſito numero 41. habeatur rurſus Epacta 11. vt in principio. Quod ideò fit, vt vltima Lunatio Emboliſmica, currente Aureo numero 19. ſit tantum 29. dierum. Si enim 30. dies contineret, vt aliæ ſex Lunationes Emboliſmicæ, non redirent Nouilunia poſt 19. annos Solares ad eoſdem dies, ſed verſus calcem

men-

menſium prolaberentur, contingerentque vno die tardius quàm ante 19. annos. De qua re plura inuenies in libro nouæ rationis reſtituendi Kalendarij Romani.

DE INDICTIONE.

INdictio eſt reuolutio 15. annorum ab 1. vſque ad 15. qua reuolutione peracta, iterum reditur ad vnitatem: initiumque ſumit quilibet annus huius cycli à Ianuario in Bullis Pontificijs; ſicut de cyclo decemnouenali Aurei numeri ſcripſimus. Et quoniam Indictionum frequens vſus eſt in Diplomatibus, & ſcripturis publicis, facile annum Indictionis currentem, quolibet anno propoſito, inueniemus, ex ſequenti tabella, cuius vſus perpetuus eſt: initium tamen ſumit ab anno correctionis 1582.

Ta-

Tabella Indictionis ab anno correctionis.

1582.

10.	11.	12.	13.	14.	15.	1.
1.	3.	4.	5.6.	7.	8.	9.

Nam ſi anno 1582. tribuas primum numerum, qui eſt decem, & ſequenti anno 1583. ſecundum numerum, qui eſt 11. & ſic deinceps vſque ad annum propoſitum, redeundo ad principium tabellæ; quotieſcumque eam percurreris, cadet annus propoſitus in Indictione, quæ quæritur.

De Anno, & eius Partibus.

ANnus menſes habet duodecim, Hebdomadas duas & quinquaginta, & diem vnum. Dies verò trecẽtos ſexagintaquinq; & ferè ſex horas: tanto enim temporis interuallo Sol Zodiacum perluſtrat. Quater autem ſex horæ ſingulis quaternis annis diem cõſtituunt: hinc annus ille fit intercalaris, Biſſextus, vel Biſſextilis dicitur.

De Anni correctione, eiuſque neceſſitate, ac Kalendario Gregoriano.

QVod dictum eſt, Annum continere trecentos, & ſexagintaquinque dies, & ferè ſex horas. Intelligendum eſt, ſex horas non eſſe integras, cum ad earum complementum aliqua minuta deficiant.

Ex quorum minutorum neglectu progreſſum eſt, ac ſi Annus vltrà dies 365. contineret integras ſex horas, & factum eſt, vt minuta, quæ vltrà debitam quantitatem

annis

annis ſingulis tribuebantur, tractu temporis ita excreuerint, vt inuicem iuncta conſtituerint dies decem: qui cauſam dederunt, vt Aequinoctium Vernum ſedem ſuam mutauerit.

Cui malo occurrens Gregorius XIII. non ſolùm Aequinoctium Vernum reſtituit in priſtinam ſedem à qua iam à Concilio Nicęno, decem circiter diebus in anno correctionis 1582. præcedendo receſſerat, quod à Concilio ad xij. Kalend. Aprilis fuerat conſtitutum, & xiv. Lunam Paſchalem in ſuo loco repoſuit; ſed viam quoque tradidit, & rationem, qua cauetur, vt in poſterum, & Aequinoctium Vernum, & xiv. Luna Paſchalis à proprijs ſedibus numquam remouerentur.

Vt enim Aequinoctium Vernum ad xij. Kalend. Aprilis inſtitueretur, ſtatuit, vt dicti decem dies in menſe Octobris ipſius anni 1582. eximerentur, vt poſt quartam diem Octobris S. Franciſco ſacram, ſequens dies non eſſet quinta, ſed decima quinta Octobris. Et ita error, qui in præteritum tot annorum circulis irrepſerat, in momento temporis fuit correctus.

Vt autem in poſterum idem error vitaretur, ne à duodecimo Kalendas Aprilis Aequinoctium Vernum recederet, ſtatuit idem Gregorius, Biſſextum 4. quoquo Anno (vti mos eſt) continuari debere, præterquam in centeſimis annis; qui quamuis Biſſextiles anteà ſemper fuerint, qualem etiam eſſe voluit Annum 1600. Anno correctionis proximum, poſt eum tamen, qui deinceps conſequentur, centeſimi non omnes Biſſextiles eſſent, ſed in quadringentis quibuſque annis primi quique tres centeſimi ſine Biſſexto tranſigerentur;

quar-

quartus verò quisque centesimus esset Bissextilis, ita vt annus 1700. 1800. 1900. Bissextiles non sint. Anno verò 2000. more consueto dies Bissextus intercaletur, Februario dies 29. continente, idemque ordo intermittendi, inter calandique Bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuò conseruaretur.

Ex quot diebus constet vnusquisque mensis.

Triginta Aprilis, Iunius, Septemque, Nouemque.
Vno plus alij: viginti, Februus octo.
At si bissextus fuerit, superadditur vnus.
Et tunc bissexto Marti conscribe Kalendas.

De numero Nonarum, ac Iduum singulorum mensium.

Sex Nonas Maius, October, Iulius, & Mars.
Quatuor at reliqui dabit Idus quilibet Octo.
Et notandum primo quoque die mensis dicendum Kalendis: quinto, Nonis: decimotertio, Idibus, vbi Nonæ quatuor: vbi verò sex, septimo, Nonis, decimoquinto, Idibus in casu sexto. Reliquis autem diebus, pridie, tertio: quarto Kalendas, aut Nonas, aut Idus in casu quarto, retrorsum numerando vsque ad eum diem, quo aut Kalendis, aut Nonis, aut Idibus dicimus, quod apud probatissimos quosque licet intueri.

Quando inchoatur Aduentus Domini.

Aduentus Domini inchoatur Dominica proximiori

festo

ORATIONEM

sequentem

Devóte post Officium recitantibus, Leo 10. Papa defectus et culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas indulsit; et dicitur flexis genibus.

Sacrosanctæ et individuæ Trinitáti crucifixi Dómini nostri Jesu Christi humanitáti, beatissimæ, et gloriosissimæ semperque virginis Mariæ fecúndæ integritáti, et ómnium Sanctórum universitáti sit sempitérna laus, honor, virtus et glória, ab omni creatura, nobisque remissio ómnium peccatórum, per infinita secula seculórum. —

℟: Amen.

℣: Beáta viscera Maríæ virginis, quæ portavérunt ætérni Patris Filium.

℟: Et beáta úbera quæ lactavérunt Christum Dominum.

Pater noster: Ave Maria.

g	16		
A	17		
b	18		
c	19		
d	20		Vigilia.
e	21	Thomæ Apostoli.	
f	22		Sol in Capricorno.
g	23		
A	24		Vigilia.
b	25	Natiuit. Domini Nostri Iesu Christi.	
c	26	Stephani Protomartyris.	
d	27	Ioannis Apostoli, & Euangelistæ.	
e	28	Sanctorum Innocentium martyrum.	
f	29	Thomæ Cantuariensis Episcopi & mart.	
g	30		
A	31	Siluestri Papæ & confessoris.	

INSTITVTIO CHRISTIANA.

Symbolum Apoſtolorum.

CRedo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cæli,& terræ. Et in Ieſum Chriſtum Filium eius vnicum, Dominum noſtrum: qui conceptus eſt de Spiritu ſancto, natus ex Maria Virgine: paſſus ſub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus,& ſepultus: deſcendit ad inferos, tertia die reſurrexit à mortuis: aſcendit ad cælos, ſedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus eſt iudicare viuos,& mortuos. Credo in Spiritum ſanctum. Sanctam Eccleſiam Catholicam: Sanctorum communionem: remiſſionem peccatorum: carnis reſurrectionem: vitam æternam. Amen.

Oratio Dominicalis.

PAter noſter, qui es in cęlis: ſanctificetur nomen tuum: adueniat regnum tuum: fiat voluntas tua ſicut in cælo,& in terra. Panem noſtrum quotidianum da nobis hodie: & dimitte nobis debita noſtra, ſicut & nos dimittimus de-

bito-

bitoribus noſtris: Et ne nos inducas in tentationem: ſed libera nos à malo. Amen.

Salutatio Angelica.

AVe Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,& benedictus fructus ventris tui Ieſus. Sancta Maria, mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc & in hora mortis noſtræ. Amen.

Decem Dei præcepta, quæ in Decalogo continentur.

EGO SVM DOMINVS DEVS TVVS, QVI EDVXI TE DE TERRA AEGYPTI, DE DOMO SERVITVTIS.

1 Non habebis deos alienos coram me.

2 Non aſſumes nomen Domini Dei tui in vanum. Non enim habebit inſontem Dominus eum, qui aſſumpſerit nomen Domini Dei ſui fruſtra.

3 Memento vt diem Sabbati ſanctifices.

4 Honora patrem tuum,& matrem tuam.

5 Non occides.

6 Non mœchaberis.

7 Non furtum facies.

8 Non loqueris contra proximum tuum falſum teſtimonium.

9 Non

9 Non concupisces domum proximi tui.
10 Nec desiderabis vxorem eius, non seruum, non ancillam, non bouem, non asinum, nec omnia, quæ illius sunt.

Septem Ecclesiæ Catholicæ Sacramenta.

Baptismus, Cõfirmatio, Eucharistia, Pęnitẽtia, Extrema Vnctio, Ordo, & Matrimonium.

Virtutes Theologicæ.

Fides, Spes, Caritas.

Virtutes Cardinales.

Prudentia, Temperantia, Iustitia, & Fortitudo.

Dona Spiritus sancti.

Sapientia, Intellectus, Consilium, Fortitudo, Scientia, Pietas, & Timor Domini.

Fructus Spiritus sancti.

Caritas, Gaudium, Pax, Patientia, Benignitas, Bonitas, Longanimitas, Mansuetudo, Fides, Modestia, Continentia, & Castitas.

Præcepta Caritatis.

Diliges Dominũ Deum tuũ ex toto corde tuo, & in tota anima tua, & in tota mente tua.

Diliges proximum tuum sicut teipsum.

Præcepta Ecclesiæ.

Statutos Ecclesiæ festos dies ab operibus seruilibus abstinendo celebrare.

Sacrum Missæ officium diebus festis reuerenter audire.

Quadragesima, Quatuor anni Tẽporibus, & vigilijs secundum morem Ecclesiæ ieiunare, feria sexta, & Sabbato à carnibus abstinere.

Peccata Sacerdoti approbato confiteri, & sacrosanctam Eucharistiam circa festum Paschæ sumere, eaque saltem semel in anno.

Diebus ab Ecclesia interdictis nuptias non celebrare.

Opera misericordiæ Spiritualia.

Docere ignorantem.
Corrigere peccantem.
Consilio iuuare indigentem.
Consolari afflictum.
Ferre patienter iniurias.
Remittere offensam.
Orare pro viuis, & defunctis, & pro persequentibus.

Temporalia.

Pascere esurientem.
Potare sitientem.
Colligere hospitem.
Operire nudum.
Visitare infirmum, & in carcere detentum.

Redimere captiuum.
Sepelire mortuum.

Beatitudines.

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum.
Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.
Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
Beati, qui esuriunt, & sitiũt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.
Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.
Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur.
Beati qui persecutionẽ patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum cælorũ.

Quinque sensus corporis.

Visus, Auditus, Odoratus, Gustus, & Tactus.

Septem peccata Capitalia, quæ communiter mortalia appellantur.

Superbia, Auaritia, Luxuria, Inuidia, Gula, Ira, & Accidia.

Quatuor nouissima memoranda.

Mors, Iudicium extremum, Infernus, & Regnum Cælorum.

IN-

INDEX EORVM,

Quæ in hoc Volumine continentur.

Tabula litterarum Dominicalium.
Tabula Epactarum respondentium Aureis numeris.
Tabula Festorum Mobilium.
Tauola del far della Luna.
De Epactis & Nouilunijs.
De Indictione.
De Anno, & eius partibus.
De Anni correctione, eiusque necessitate, ac Kalendario Gregoriano.
Ex quot diebus constet vnusquisque mensis.
De numero Nonarum, ac Iduum singulorum mensiũ.
Quando inchoatur Aduentus Domini.
Quando celebrantur Quatuor Tempora.
Nuptiæ iuxta decretum Concilij Tridentini.
Kalendarium.
Institutio Christiana.
Officium B. Mariæ Virginis à Purificatione vsque ad Aduentum. 1
Idem in Aduentu. 79
Idem post Aduentum, vsque ad Purificationem. 137
Officium Defunctorum. 199
Psalmi Graduales. 247
Septem Psalmi Pœnitentiales. 261
Preces, & orationes dicendæ post Litanias pro diuersitate temporum. 282

Pre-

Preces dicendæ in principio, & in fine Congregationis. 295
Ad inuocandam gratiam ſancti Spiritus. 296
Gratiarum actiones. 300
Hymni per totum annum. 301
Orationes Dominicales, & Feriales, per annum. 329
Orationes propriæ de Sanctis. 358
Commemorationes Sanctorum, quorum Officia ſunt ad libitum. 386
Orationes communes de Sanctis. 389
Officium ſanctæ Crucis. 397
Officium ſancti Spiritus. 405
Exercitium quotidianum. 410
Oratio præparatoria ad Confeſſionem ſacramentalem. 417. & 420.
Oratio poſt Confeſſionem. 421
Oratio ante ſanctam Communionem. 421. & 423.
Oratio poſt Communionem. 424. 426. & 427
Orationes, ſeu Meditationes de Paſſione Domini. 428
Oratio ad B. Virginem Mariam. 434
Alia Oratio ad eamdem, & ſimul ad Beatum Ioannem Euangeliſtam. 437
Planctus beatæ Mariæ virginis. 439
Commendatio ad eamdem Virginem. 442
Alia Oratio ad Virginem. 443
Orationes ad Ieſum. 444
Aliæ variæ B. Thomæ Aquinatis Orationes. 445
Oratio in afflictione. 448
Pſalmus in tribulatione. 453
Symbolum ſancti Athanaſij. 454

Oratio à Sanctiſs. D.N. Vrbano Octauo edita. 458
Itinerarium. 460
Paſſio Domini Noſtri Ieſu Chriſti ſecundum Matthæum. 465
Paſſio ſecundum Marcum. 473
Paſſio ſecundum Lucam. 483
Paſſio ſecundum Ioannem. 491
I Veſperi, & le Compiete, che ſi dicono le Domeniche, & feſte di tutto l'Anno. 497
Il Roſario della Madonna. 509
Litaniæ della B. Vergine Maria. 519
Oratione alla Regina di tutte le creature. 522

OFFICIVM BEATÆ MARIÆ VIRGINIS.

DICENDVM A DIE POST Purificationem vsque ad Vesperas Sabbati ante primam Dominicam Aduentus, præterquam quod in die Annunciationis dicitur, vt infra in Aduentu.

AD MATVTINVM.

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, & in hora mortis nostræ. Amen.

Quæ dicitur semper in principio omnium Horarum Beatæ Mariæ, Versus.

DOmine labia mea aperies. ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

℣. Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina

℣. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto.
℟. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluia.

Sic dicitur, Alleluia, ad omnes Horas à Vesperis Sabbati sancti vsque ad Completorium Sabbati ante Dominicam Septuag. Tunc enim vsq; ad Vesperas Sabbati sancti dicitur, Laus tibi Domine, Rex ęternę gloriæ. Inuitatorium. Aue Maria, gratia plena, Dóminus tecum. Et repetitur. Aue Maria, gratia plena, Dn̄s tecum.

Tempore Paschali nihil additur, nec similiter in fine Antiphonarum, Versiculorum, & Responsoriorum.

Psalmus 94.

VEnite exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciē eius in confessione, & in psalmis iubilemus ei. Aue Maria, gratia plena, Dn̄s tecū.

Quoniam Deus magnus Dóminus, & Rex magnus super omnes deos: quóniam non repéllet Dóminus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terræ, & altitudines montium ipse conspicit. Dominus tecum.

Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & aridam fundaverunt manus eius: venite adoremus et procidamus ante Deum: ploremus

coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster: nos autem populus eius, & oues Pascuæ eius. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum.

Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto: vbi tentauerunt me patres vestri, probauerunt & viderunt opera mea. Dominus tecum.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi, Semper hi errant corde: ipsi vero non cognouerunt vias meas, quibus iuraui in ira mea, si introibunt in requiem meam.

Aue Maria, gratia plena: Dominus tecum.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto: Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sęcula sæculorum, Amen. Dominus tecum. Aue Maria, gratia plena. Dominus tecum.

Hymnus.

QVem Terra, Pontus, Sidera
Colunt, adorant, prædicant
Trinam regentem machinam
Claustrum Mariæ baiulat.
Cui Luna, Sol, & omnia
Deseruiunt per tempora,

Perfuſa Cæli gratia,
Geſtant puellæ viſcera.
Beata Mater munere,
Cuius ſupernus Artifex,
Mundum pugillo continens,
Ventris ſub arca clauſus eſt.
Beata Cæli Nuncio,
Fęcunda ſancto Spiritu,
Deſideratus gentibus
Cuius per aluum fuſus eſt.
Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Iſti tres Pſalmi ſequẽtes dicuntur diebus Dominicis, Feria ij. & v. ad Nocturnum.

Aſteriſcus * denotat pauſam cantus in choro.

Antiphona. Benedicta tu. Pſalmus 8.

DOmine Dóminus noſter, * quàm admirábile eſt nomen tuũ in vniuérſa terra!

Quoniam eleuata eſt magnificentia tua, * ſuper cælos.

Ex ore infantium & lactentium perfeciſti laudem propter inimicos tuos, * vt deſtruas inimicum & vltorem.

Quoniam videbo cęlos tuos opera digitorum tuorum: * lunam & ſtellas, quæ tu fundaſti.

Quid eſt homo, quod memor es eius? * aut filius hominis, quoniam viſitas eum?

Minuiſti eum paulo minus ab Angelis, gloria & honore coronaſti eum: * & conſtituiſti eum ſuper opera manuum tuarum.

Omnia ſubieciſti ſub pedibus eius, * oues & boues vniuerſas: inſuper & pecora campi.

Volucres cęli, & piſces maris, * qui perambulant ſemitas maris.

Domine Dominus noſter, * quàm admirabile eſt nomen tuum in vniuerſa terra!

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui.

Antiphona. Sicut Myrrha. Pſalmus 18.

CAeli enarrant gloriam Dei, * & opera manuum eius annunciat firmamentum.

Dies diei eructat verbum, * & nox nocti indicat ſcientiam.

Non ſunt loquellæ, neque ſermones, * quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exiuit ſonus eorum: * & in fines orbis terræ verba eorum.

In ſole poſuit tabernaculum ſuum: * & ipſe tamquam ſponſus procedens de thalamo ſuo.
Exultauit vt gigas ad currendam viam, * à ſummo cælo egreſſio eius:
Et occurſus eius vſque ad ſummum eius, * nec eſt qui ſe abſcondat à calore eius.
Lex Domini immaculata, conuertens animas: * teſtimonium Domini fidele, ſapientiam præſtans paruulis.
Iuſtitiæ Domini rectæ, lætificantes corda: * præceptum Domini lucidum illuminans oculos.
Timor Domini ſanctus, permanens in ſæculum ſæculi: * iudicia Domini vera, iuſtificata in ſemetipſa.
Deſiderabilia ſuper aurum & lapidem pretioſum multum: * & dulciora ſuper mel & fauum.
Etenim ſeruus tuus cuſtodit ea, * in cuſtodiendis illis retributio multa.
Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me: * & ab alienis parce ſeruo tuo.
Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero: * & emundabor à delicto maximo:
Et erunt vt complaceant eloquia oris mei: * & meditatio cordis mei in conſpectu tuo ſemper.

Domine adiutor meus: * & redemptor meus.
Gloria Patri, &c.
Antiphona. Sicut Myrrha electa odorem dediſti ſuauitatis ſancta Dei genitrix.
Antiphona. Ante thorum.

Pſalmus 23.

DOmini eſt terra, & plenitudo eius: * orbis terrarum, & vniuerſi, qui habitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundauit eum: * & ſuper flumina præparauit eum.
Quis aſcendet in montem Domini? * aut quis ſtabit in loco ſancto eius?
Innocens manibus & mundo corde, * qui non accepit in vano animam ſuam, nec iurauit in dolo proximo ſuo.
Hic accipiet benedictionem à Domino: * & miſericordiam à Deo ſalutari ſuo.
Hæc eſt generatio quærentium eum, * quærentium faciem Dei Iacob.
Attollite portas principes veſtras & eleuamini portæ æternales: * & introbit Rex gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ? * Dominus fortis & potens: Dominus potens in prælio.
Attollite portas, principes, veſtras, & eleuami-

ni portæ æternales:* & introibit Rex gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ?* Dominus virtutum ipſe eſt Rex gloriæ.
Antiphona. Ante thorum huius virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter.
Abſolut. Precibus & meritis beatæ Mariæ, &c. vt infra. fol. 16. cum reliquis.
Iſti tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria iij. & vj. ad Nocturnum.
Antiphona. Specie tua. Pſalmus 44.
ERuctauit cor meum verbum bonum:* dico ego opera mea regi.
Lingua mea calamus ſcribæ,* velociter ſcribentis.
Speciosus forma præ filijs hominum, diffuſa eſt gratia in labijs tuis:* propterea benedixit te Deus in æternum.
Accingere gladio tuo ſuper femur tuum,* potentiſſime.
Specie tua & pulchritudine tua * intende, proſperè procede, & regna.
Propter veritatem & manſuetudinem, & iuſti-

tiam:* & deducet te mirabiliter dextera tua.
Sagittæ tuæ acutæ, populi ſub te cadent,* in corda inimicorum regis.
Sedes tua Deus in ſæculum ſæculi:* virga directionis virga regni tui.
Dilexiſti iuſtitiam, & odiſti iniquitatem:* propterea vnxit te Deus Deus tuus oleo lætitiæ præ conſortibus tuis.
Myrrha, & gutta, & caſia à veſtimentis tuis, à domibus ebruneis:* ex quibus delectauerunt te filiæ regum in honore tuo.
Aſtitit regina à dextris tuis in veſtitu deaurato:* circumdata varietate.
Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam:* & obliuiſcere populum tuum, & domũ patris tui.
Et concupiſcet Rex decorem tuum:* quoniam ipſe eſt Dominus Deus tuus, & adorabunt eum.
Et filiæ Tyri in muneribus,* vultum tuum deprecabuntur: omnes diuites plebis.
Omnis gloria eius filiæ regis ab intus,* in fimbrijs aureis circumamicta varietatibus.
Adducentur Regi virgines poſt eam:* proximæ eius afferentur tibi.
Afferentur in lætitia & exultatione:* adducen-

tur in templum Regis.
Pro patribus tuis nati ſunt tibi filij: * conſtitues eos principes ſuper omnem terram.
Memores erunt nominis tui * in omni generatione, & generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in æternum: * & in ſæculum ſæculi.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Specie tua, & pulchritudine tua, intende, proſperè procede, & regna.
Antiphona. Adiuuabit eam. Pſalmus 45.
Deus noſter refugium, & virtus: * adiutor in tribulationibus, quæ inuenerunt nos nimis.
Propterea non timebimus dum turbabitur terra: * & transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt, & turbatæ ſunt aquæ eorum: * conturbati ſunt montes in fortitudine eius.
Fluminis impetus lętificat ciuitatem Dei: * ſanctificauit tabernaculum ſuum Altiſſimus.
Deus in medio eius non commouebitur: * adiuuabit eam Deus mane diluculo.
Conturbatæ ſunt gentes, & inclinata ſunt regna: * dedit vocem ſuam, mota eſt terra.
Dominus virtutum nobiſcum: * ſuſceptor

noſter

noſter Deus Iacob.
Venite, & videte opera Domini, quæ poſuit prodigia ſuper terram: * auferens bella vſque ad finem terræ.
Arcum conteret, & confringet arma: * & ſcuta comburet igni:
Vacate, & videte quoniam ego ſum Deus: * exaltabor in Gentibus, & exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobiſcum: * ſuſceptor noſter Deus Iacob. Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Adiuuabit eam Deus vultu ſuo: Deus in medio eius non commouebitur.
Antiphona. Sicut lætantium. Pſalmus 86.
Fundamenta eius in montibus ſanctis: * diligit Dominus portas Sion ſuper omnia tabernacula Iacob.
Glorioſa dicta ſunt de te, * ciuitas Dei.
Memor ero Rahab, & Babylonis * ſcientium me.
Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Aetiopum, * hi fuerunt illic.
Numquid Sion dicet: Homo, & homo natus eſt in ea: * & ipſe fundauit eam Altiſſimus?
Dominus narrabit in ſcripturis populorum, & principum: * horum, qui fuerunt in ea.

Sicut

Sicut lætantium omnium * habitatio eſt in te.
Gloria Patri, &c.
Antiphona. Sicut lætantium omnium noſtrum habitatio eſt in te, ſancta Dei genetrix.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter. Abſolut. Precibus, & meritis, &c. vt infrà. fol. 16.

Iſti tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria quarta, & Sabbato ad Noctur.

Antiphona. Gaude Maria virgo. Pſalmus 95.

CAntate Domino canticum nouum: * cantate Domino omnis terra.
Cãtate Domino, & benedicite nomini eius: * annũciate de die in diem ſalutare eius.
Annunciate inter gentes gloriam eius, * in omnibus populis mirabilia eius.
Quoniam magnus Dominus, & laudabilis nimis: * terribilis eſt ſuper omnes deos.
Quoniam omnes dij gentium dæmonia: * Dominus autem cælos fecit.
Confeſſio, & pulchritudo in conſpectu eius: * ſanctimonia, & magnificentia in ſanctificatione eius.
Afferte Domino patriæ gentium, afferte Do-

mino gloriam & honorem: * afferte Domino glóriam nomini eius.
Tollite hoſtias, & introite in atria eius: * adorate Dominum in atrio ſancto eius.
Commoueatur à facie eius vniuerſa terra: * dicite in Gentibus quia Dominus regnauit.
Etenim correxit orbem terræ qui non commouebitur: * iudicabit populos in æquitate.
Lętentur cæli, & exultet terra, commoueatur mare, & plenitudo eius: * gaudebunt campi, & omnia quæ in eis ſunt.
Tunc exultabunt omnia ligna ſyluarum à facie Domini, quia venit: * quoniam venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terræ in æquitate, * & populos in veritate ſua.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Gaude Maria Virgo, cunctas hæreſes ſola interemiſti in vniuerſo mundo.
Antiphona. Dignare me. Pſalmus 96.

DOminus regnauit, exultet terra: * lętentur inſulæ multæ.
Nubes, & caligo in circuitu eius: * iuſtitia, & iudicium correctio ſedis eius.
Ignis ante ipſum præcedet, * & inflammabit in

circuitu inimicos eius.
Illuxerunt fulgura eius orbi terræ: * vidit, & commota eſt terra.
Montes, ſicut cera fluxerunt à facie Domini: * à facie Domini omnis terra.
Annunciauerunt cęli iuſtitiam eius: * & viderunt omnes populi gloriam eius.
Confundantur omnes, qui adorant ſculptilia: * & qui gloriantur in ſimulacris ſuis.
Adorate eum omnes Angeli eius: * audiuit, & lætata eſt Sion.
Et exultauerunt filiæ Iudæ, * propter iudicia tua Domine:
Quoniam tu Dominus Altiſſimus ſuper omnem terram: * nimis exaltatus eſt ſuper omnes deos.
Qui diligitis Dominum, odite malum: * cuſtodit Dominus animas ſanctorum ſuorum, de manu peccatoris liberabit eos.
Lux orta eſt iuſto, * & rectis corde lætitia.
Lætamini iuſti in Domino: * & confitemini memoriæ ſanctificationis eius.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Dignare me laudare te, virgo ſacrata: da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Antiphona. Poſt partum. Pſalmus 97.

CAntate Domino canticum nouum: * quia mirabilia fecit.
Saluauit ſibi dextera eius: * & brachium ſanctum eius.
Notum fecit Dominus ſalutare ſuum: * in conſpectu gentium reuelauit iuſtitiam ſuam.
Recordatus eſt miſericordiæ ſuæ, * & veritatis ſuæ domui Iſrael.
Viderunt omnes termini terræ * ſalutare Dei noſtri.
Iubilate Deo omnis terra: * cantate, & exultate, & pſallite.
Pſallite Domino in cithara, in cithara & voce pſalmi: * in tubis ductilibus, & voce tubæ corneæ.
Iubilate in conſpectu Regis Domini: * moueatur mare & plenitudo eius: orbis terrarum & qui habitant in eo.
Flumina plaudent manu, ſimul montes exultabunt à conſpectu Domini: * quoniam venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terrarum in iuſtitia: * & populos in æquitate.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Poſt partum virgo inuiolata permanſiſti, Dei genitrix intercede pro nobis.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter. ſecretò vſque ad ℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo. Abſolutio.

PRecibus & meritis beatæ Mariæ ſemper virginis, & omnium ſanctorum, perducat nos Dominus ad regna cęlorum. ℟. Amen.
℣. Iube domne benedicere.
Benedictio. Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria. ℟. Amen. Lectio j. Eccleſ. 24.

IN omnibus requiem quęſiui, & in hereditate Domini morabor. Tunc pręcepit, & dixit mihi Creator omnium: & qui creauit me, requieuit in tabernaculo meo, & dixit mihi: In Iacob inhabita, & in Iſrael hereditare, & in electis meis mitte radices. Tu autem Domine miſerere nobis. ℟. Deo gratias.
℟. Sancta & immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam neſcio: *Quia quem cæli capere non poterant, tuo gremio contuliſti.
℣. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui. Quia quem cæli capere

non poterant, tuo gremio contuliſti. ℣. Iube domne benedicere.
Benedictio. Ipſa virgo virginum intercedat pro nobis ad Dominum. ℟. Amen. Lectio ij.

ET ſic in Sion firmata ſum, & in ciuitate ſanctificata ſimiliter requieui, & in Ieruſalem poteſtas mea. Et radicaui in populo honorificato, & in parte Dei mei hereditas illius, & in plenitudine ſanctorum detentio mea. Tu autem Domine, miſerere nobis. ℟. Deo gratias.
℟. Beata es virgo Maria, quæ Dominum portaſti creatorem mundi: * Genuiſti qui te fecit, & in ęternum permanes virgo. ℣. Aue Maria, gratia plena: Dominus tecum. Genuiſti qui te fecit, & in æternum permanes virgo.
Quando dicitur Te Deum laudamus, aſſumitur in fine huius Reſponſorij, ℣. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto. Genuiſti qui te fecit, & in æternum permanes virgo.
℣. Iube domne benedicere.
Benedictio. Per Virginem matrem concedat nobis Dominus ſalutem, & pacem. ℟. Amen.
Lectio iij.

QVaſi cedrus exaltata ſum in Libano, & quaſi cypreſſus in monte Sion: quaſi

palma exaltata ſum in Cades, & quaſi plantatio roſæ in Ierico. Quaſi oliua ſpecioſa in campis, & quaſi platanus exaltata ſum iuxta aquam in plateis. Sicut cinnamomum, & balſamum aromatizans odorem dedi: quaſi myrrha electa dedi ſuauitatem odoris. Tu autem Domine, miſerere nobis.

℟. Deo gratias.

Sequens Reſponſorium omittitur, quando dicitur. Te Deum laudamus.

℟. Felix namque es ſacra virgo Maria, & omni laude digniſſima: * Quia ex te ortus eſt ſol iuſtitiæ, * Chriſtus Deus noſter.

℣. Ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deuoto femineo ſexu: ſentiant omnes tuum iuuamen, quicumque celebrant tuam ſanctam commemorationem. Quia ex te ortus eſt Sol iuſtitiæ, Chriſtus Deus noſter.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Chriſtus Deus noſter.

Sequens Hymnus, Te Deum laudamus, dicitur ad libitum à Natiuitate Domini vſque ad Septuageſ. & à Dominica Reſurrectionis vſque ad Aduentum: & quando dicitur, omittitur tertium Reſponſorium, & in ſecundo Re-

ſponſorio dicitur. Gloria Patri, vt dictum eſt ſupra.

In Aduent. autem, & à Septuag. vſque ad Paſcha non dicitur niſi in Feſtis B. Mariæ.

Hymnus ſanctorum Ambroſij, & Auguſtini.

TE Deum laudamus: te Dominum confitemur.

Te æternum Patrem: omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli: tibi cæli, & vniuerſæ poteſtates.

Tibi Cherubim & Seraphim: inceſſabili voce proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus Deus ſabaoth.

Pleni ſunt cæli & terra: maieſtatis gloriæ tuæ.

Te glorioſus Apoſtolorum chorus,

Te prophetarum laudabilis numerus.

Te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum, ſancta confitetur Eccleſia,

Patrem immenſæ maieſtatis.

Venerandum tuum verum, & vnicum Filium,

Sanctum quoque paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriæ Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem: non horruisti virginis vterum.
Tu deuicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes: in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quæsumus, tuis famulis subueni: quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis: in gloria numerari.
Saluum fac populum tuum Domine: & benedic hereditati tuæ.
Et rege eos: & extolle illos vsque in æternum.
Per singulos dies, benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in sæculum: & in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto: sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine: miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos

quemadmodum sperauimus in te.
In te Domine speraui: non confundar in æternum.

XVII.58

XVII MBP Łódź 58

AD LAVDES.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina. Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia.

Antiphona. Aſſumpta eſt. Pſalmus 92.

DOminus regnauit, decorem indutus eſt: * indutus eſt Dominus fortitudinem, & præcinxit ſe.

Etenim firmauit orbem terræ, * qui non commouebitur.

Parata ſedes tua ex tunc: * à ſæculo tu es.

Eleuauerunt flumina Domine: * eleuauerunt flumina vocem ſuam.

Eleuauerunt flumina fluctus ſuos, * à vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris, * mirabilis in altis Dominus.

Teſtimonia tua credibilia facta ſunt nimis: * domum tuam decet ſanctitudo Domine in longitudinem dierum.

Gloria Patri, &c.

Antiphona. Aſſumpta eſt Maria in cęlum gaudent Angeli: laudantes benedicũt Dominum.

Antiphona. Maria Virgo.

Pſalmus 99.

IVbilate Deo omnis terra: * ſeruite Domino in lætitia.
Introite in conſpectu eius, * in exultatione.
Scitote quoniam Dominus ipſe eſt Deus: * ipſe fecit nos, & non ipſi nos.
Populus eius, & oues paſcuæ eius: * introite portas eius in confeſſione atria eius in hymnis: confitemini illi.
Laudate nomen eius: quoniam ſuauis eſt Dóminus, in æternum miſericordia eius, * & vſque in generationem & generationem veritas eius.
Gloria Patri, &c.
Antiphona. Maria virgo aſſumpta eſt ad æthereum thalamum, in quo Rex regum ſtellato ſedet ſolio.
Antiphona. In odorem. Pſalmus 62.
DEus Deus meus * ad te de luce vigilo.
Sitiuit in te anima mea, * quàm multipliciter tibi caro mea.
In terra deſerta, & inuia, & inaquoſa: * ſic in ſancto apparui tibi, vt viderem virtutem tuam, & gloriam tuam.
Quoniam melior eſt miſericordia tua ſuper vitas: * labia mea laudabunt te.

Sic benedicam te in vita mea: * & in nomine tuo leuabo manus meas.
Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea: * & labijs exultationis laudabit os meum.
Si memor fui tui ſuper ſtratum meum in matutinis meditabor in te: * quia fuiſti adiutor meus.
Et in velamēto alarum tuarum exultabo, adhęſit anima mea poſt te * me ſuſcepit dextera tua.
Ipſi vero in vanum quęſierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ: * tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.
Rex vero lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo: * quia obſtructum eſt os loquentium iniqua. Pſalmus 66.
DEus miſereatur noſtri, & benedicat nobis: * illuminet vultum ſuum ſuper nos, & miſereatur noſtri.
Vt cognoſcamus in terra viam tuam: * in omnibus gentibus ſalutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus: * confiteantur tibi populi omnes.
Lætentur & exultent Gentes: * quoniam iudicas populos in æquitate, & Gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes: * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: * & metuant eum omnes fines terræ.
Gloria Patri, &c.
Antiphona. In odorem vnguentorum tuorum currimus, adolescentulæ dilexerunt te nimis.
Antiphona. Benedicta filia.

Canticum trium puerorum. Dan. 3.

BEnedicite omnia opera Domini Domino: * laudate & superexaltate eum in sæcula.
Benedicite Angeli Domini Domino: * benedicite cæli Domino.
Benedicite aquæ omnes, quæ super cęlos sunt, Domino: * benedicite omnes virtutes Domini Domino.
Benedicite sol & luna Domino: * benedicite stellæ cæli Domino.
Benedicite omnis imber, & ros Domino: * benedicite omnes spiritus Dei Domino.
Benedicite ignis, & æstus Domino: * benedicite frigus, & æstus Domino.
Benedicite rores, & pruina Domino: * benedi-

cite gelu, & frigus Domino.
Benedicite glacies, & niues Domino: * benedicite noctes, & dies Domino.
Benedicite lux, & tenebræ Domino: * benedicite fulgura, & nubes Domino.
Benedicat terra Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.
Benedicite montes, & colles Domino: * benedicite vniuersa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino: * benedicite maria, & flumina Domino.
Benedicite cete, & omnia, quæ mouentur in aquis Domino: * benedicite omnes volucres cæli Domino.
Benedicite omnes bestiæ, & pecora Domino: * benedicite filij hominum Domino.
Benedicat Israel Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.
Benedicite sacerdotes Domini Domino: * benedicite serui Domini Domino.
Benedicite spiritus, & animæ iustorum Domino: * benedicite sancti, & humiles corde Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino: * laudate & superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem, & Filium cum ſancto Spiritu: * laudemus & ſuperexaltemus eum in ſæcula.

Benedictus es Domine in firmamento cæli: * & laudabilis, & glorioſus, & ſuperexaltatus in ſæcula.

Hic non dicitur Gloria Patri. neque Amen.

Antiphona. Benedicta filia tu à Domino: quia per te fructum vitæ communicauimus.

Antiphona. Pulchra es. Pſalmus 148.

LAudate Dominum de cælis: * laudate eum in excelſis.

Laudate eum omnes Angeli eius: * laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum ſol & luna * laudate eum omnes ſtellæ, & lumen.

Laudate eum cæli cælorum: * & aquæ omnes, quæ ſuper cælos ſunt, laudent nomen Domini.

Quia ipſe dixit, & facta ſunt: * ipſe mandauit, & creata ſunt.

Statuit ea in æternum, & in ſæculum ſæculi: * præceptum poſuit, & non præteribit.

Laudate Dominum de terra: * dracones, & omnes abyſſi.

Ignis, grando, nix, glacies, ſpiritus procellarum: * quæ faciunt verbum eius.

Montes, & omnes colles: * ligna fructifera, & omnes cedri.

Beſtiæ, & vniuerſa pecora: * ſerpentes, & volucres pennatæ:

Reges terræ, & omnes populi: * principes, & omnes iudices terræ.

Iuuenes, & virgines: ſenes cum iunioribus laudent nomen Domini: * quia exaltatum eſt nomen eius ſolius.

Confeſſio eius ſuper cælum & terram: * & exaltauit cornu populi ſui.

Hymnus omnibus ſanctis eius: * filijs Iſrael, populo appropinquanti ſibi. Pſalmus 149.

CAntate Domino canticum nouum: * laus eius in eccleſia ſanctorum.

Lætetur Iſrael in eo, qui fecit eum: * & filij Sion exultent in rege ſuo.

Laudent nomen eius in choro: * in tympano, & pſalterio pſallant ei.

Quia beneplacitum eſt Domino in populo ſuo: * & exaltabit manſuetos in ſalutem.

Exultabunt ſancti in gloria: * lętabuntur in cubilibus ſuis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: * & gladij ancipites in manibus eorum:

Ad faciendam vindictam in nationibus: * increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: * & nobiles eorum in manicis ferreis.

Vt faciant in eis iudicium conſcriptum: * gloria hæc eſt omnibus ſanctis eius.

Pſalmus 150.

LAudate Dominum in ſanctis eius: * laudate eum in firmamento virtutis eius.

Laudate eum in virtutibus eius: * laudate eum ſecundum multitudinem magnitudinis eius.

Laudate eum in ſono tubæ: * laudate eum in pſalterio, & cithara.

Laudate eum in tympano, & choro: * laudate eum in chordis, & organo.

Laudate eum in cymbalis beneſonantibus: laudate eum in cymbalis iubilationis: * omnis ſpiritus laudet Dominum.

Gloria Patri

Antiphona Pulchra es, & decora, filia Ieruſalem: terribilis vt caſtrorum acies ordinata.

Capitulum. Cant. 6.

VIderunt eam filiæ Sion, & beatiſſimam prædicauerunt: & reginæ laudauerunt eam. ℟. Deo gratias.

Hymnus.

O Glorioſa Virginum,
Sublimis inter ſidera,
Qui te creauit; paruulum
Lactente nutris vbere.

Quod Heua triſtis abſtulit,
Tu reddis almo germine:
Intrent vt Aſtra flebiles,
Cæli recludis cardines.

Tu regis alti Ianua,
Et Aula lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptæ plaudite.

Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

℣. Benedicta tu in mulieribus.
℟. Et benedictus fructus ventris tui.

Antiphona. Beata Dei genitrix.

Tempore Paſchali omiſſa prædicta Antiphona. dicitur Antiphona. Regina cæli.

Canticum Zachariæ. Luc. 1.

BEnedictus Dominus Deus Iſrael, * quia viſitauit, & fecit redemptionem plebis ſuæ:

Et erexit cornu ſalutis nobis: * in domo Dauid pueri ſui.

Sicut locutus eſt per os ſanctorum, * qui à ſæculo ſunt prophetarum eius.

Salutem ex inimicis noſtris, * de manu omnium, qui oderunt nos:

Ad faciendam miſericordiam cum patribus noſtris: * & memorari teſtamenti ſui ſancti.

Iuſiurandum, quod iurauit ad Abraham patrem noſtrum, * daturum ſe nobis.

Vt ſine timore de manu inimicorum noſtrorum liberati, * ſeruiamus illi.

In ſanctitate, & iuſtitia coram ipſo, * omnibus diebus noſtris.

Et tu puer propheta Altiſſimi vocaberis: * præibis enim ante faciem Domini parare vias eius.

Ad dandam ſcientiam ſalutis plebi eius: * in remiſſionem peccatorum eorum:

Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri: * in quibus viſitauit nos, oriens ex alto:

Illuminare his, qui in tenebris, & in vmbra mortis ſedent: * ad dirigendos pedes noſtros in viam pacis. Gloria Patri, &c.

Antiphona. Beata Dei genitrix Maria, virgo perpetua templum Domini, ſacrarium Spiritus ſancti, ſola ſine exemplo placuiſti Domino noſtro Ieſu Chriſto: ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deuoto femineo ſexu.

Tempore Paſchali, Antiphona. Regina cæli lætare, alleluia: quia quem meruiſti portare, alleluia: reſurrexit ſicut dixit, alleluia: ora pro nobis Deum, alleluia. Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: præſta ſupplicibus tuis: vt qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eumdem Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Pro ſanctis, Aña. Sancti Dei omnes intercedere dignemini pro noſtra omniumque ſalute.

℣. Lætamini in Domino, & exultate iuſti.

℟. Et gloriamini omnes recti corde. Oremus.

PRotege Domine populum tuum, & Apostolorum tuorum Petri & Pauli, & aliorum Apostolorum patrocinio confidentem, perpetua defensione conserua.

OMnes sancti tui, quæsumus Domine, nos vbique adiuuent: vt dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus: & pacem tuam nostris concede temporibus, & ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus, & voluntates nostras, & omnium famulorum tuorum in salutis tuæ prosperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna bona retribue: & omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus sancti Deus, &c.

℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace. ℟. Amen.

Si terminandum sit Officium dicũtur ea, quæ sequuntur: alioquin, si alia subsequatur Hora, in fine vltimæ Horæ, Pater noster. totum secr.

℣. Dominus det nobis suam pacem.

℟. Et vitam æternam. Amen.

Deinde dicitur vna ex infrascriptis Antiphonis, & dicitur flexis genibus (prçterquam tempore Paschali) & similiter in fine Completorij.

A purificatione vsque ad Completorium Sabbati sancti. Antiphona.

AVe Regina cælorum,
Aue Domina Angelorum:
Salue radix, salue porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale ò valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

℣. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

℟. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oremus.

COncede misericors Deus fragilitati nostræ prçsidium: vt qui sanctæ Dei genitricis memoriam agimus, intercessionis eius auxilio, à nostris iniquitatibus resurgamus. Per eũdem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

℣. Diuinum auxilium maneat semper nobiscum. ℟. Amen.

A Completorio Sabbati sancti vsque ad Nonam Sabbati post Pētec. inclusiuè, Antiphona.

REgina cæli lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
℣. Gaude, & lætare virgo Maria, alleluia.
℟. Quia surrexit Dominus verè, alleluia.

Oremus.

DEus, qui per resurrectionem Filij tui Domini nostri Iesu Christi mundum lætificare dignatus es: præsta quæsumus: vt per eius genitricem virginem Mariam, perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

℣. Diuinum auxilium maneat semper nobiscum. ℟. Amen.

A Completorio Sabbati post Pentecosten, vsque ad Aduentum, Antiphona.

SAlue Regina, mater misericordiæ, vita, dulcedo, & spes nostra salue. Ad te clamamus exules, filij Heuæ. Ad te suspiramus gementes & flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo aduocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos conuerte. Et Iesum bene-

dictum

dictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, ò pia, ò dulcis virgo Maria.

℣. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

OMnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ virginis matris Mariæ corpus & animam, vt dignum Filij tui habitaculum effici mereretur, Spiritu sancto cooperante præparasti: da, vt cuius commemoratione lætamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, & à morte perpetua liberemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

℣. Diuinum auxilium maneat semper nobiscum. ℟. Amen.

AD PRIMAM.

Aue Maria.

Deus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper in sæcula sæculorum, Amen. Alleluia.

Hymnus.

Memento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria Mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Assumpta est.

Psalmus 53.

Deus in nomine tuo saluum me fac: * & in virtute tua iudica me.

Deus exaudi orationem meam: * auribus percipe verba oris mei:

Quoniam alieni insurrexerunt aduersum me, & fortes quæsierunt animam meam: * & non proposuerunt Deum ante conspectum suum.

Ecce enim Deus adiuuat me: * & Dominus susceptor est animæ meæ.

Auerte mala inimicis meis: * & in veritate tua disperde illos.

Voluntarie sacrificabo tibi: * & confitebor nomini tuo Domine: quoniam bonum est:

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me: * & super inimicos meos despexit oculus meus.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 84.

Benedixisti Domine terram tuam: * auertisti capiuitatem Iacob.

Remisisti iniquitatem plebis tuæ: * operuisti omnia peccata eorum.

Mitigasti omnem iram tuam: * auertisti ab ira indignationis tuæ.

Conuerte nos Deus salutaris noster: * & auerte iram tuam à nobis.

Numquid in æternum irasceris nobis? * aut extendes iram tuam à generatione in generationem?

Deus tu conuersus viuificabis nos: * & plebs tua lætabitur in te.

Ostende nobis Domine misericordiam tuam: * & salutare tuum da nobis.

Audiam quid loquatur in me Dominus Deus: * quoniam loquetur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos: * & in eos, qui conuertuntur ad cor.

Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius: * vt inhabitet gloria in terra nostra.

Misericordia, & veritas obuiauerunt sibi: * iustitia, & pax osculatæ sunt.

Veritas de terra orta est: * & iustitia de cęlo prospexit.

Etenim Dominus dabit benignitatem: * & terra nostra dabit fructum suum.

Iustitia ante eum ambulabit: * & ponet in via gressus suos.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 116.

Laudate Dominum omnes Gentes: * laudate eum omnes populi:

Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: * & veritas Domini manet in æter-

num. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Aſſumpta eſt Maria in cælum gaudent Angeli, laudantes benedicunt Dominum.

Capitulum. Cant. 6.

QVæ eſt iſta, quæ progreditur quaſi aurora conſurgens, pulchra vt luna, electa vt ſol, terribilis vt caſtrorum acies ordinata?

℟. Deo gratias.

℣. Dignare me laudare te Virgo ſacrata.

℟. Da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Kyrie eleiſon.

Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui virginalem aulam beatæ Mariæ, in qua habitares, eligere dignatus es: da quæſumus, vt ſua nos defenſione munitos, iucundos facias ſuæ intereſſe commemorationi. Qui viuis & regnas cum Deo, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fi-

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD TERTIAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto. Sicut erat,&c. Alleluia. Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.

Maria Mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.

Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphona. Maria virgo. Pſalmus 119.

AD Dominum cum tribularer clamaui:* & exaudiuit me.
Domine libera animam meam à labijs iniquis,* & à lingua doloſa.
Quid detur tibi , aut quid apponatur tibi *

ad linguam doloſam?

Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus deſolatorijs.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eſt: habitaui cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: * cum loquebar illis impugnabant me gratis.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 120.

LEuaui oculos meos in montes, * vnde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino, * qui fecit cælum & terram.

Non det in commotionem pedem tuum: * neque dormitet qui cuſtodit te.

Ecce non dormitabit, neque dormiet, * qui cuſtodit Iſrael.

Dominus cuſtodit te, Dominus protectio tua, * ſuper manum dexteram tuam.

Per diem ſol non vret te: * neque luna per noctem.

Dominus cuſtodit te ab omni malo: * cuſtodiat animam tuam Dominus.

Dominus cuſtodiat introitum tuum, & exitum

tuum: * ex hoc nunc, & vſque in ſæculum.

Gloria Patri, &c.

Pſalmus 121.

LAetatus ſum in his, quæ dicta ſunt mihi: * in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes noſtri: * in atrijs tuis Ieruſalem.

Ieruſalem, quæ ædificatur vt ciuitas: * cuius participatio eius in idipſum.

Illuc enim aſcenderunt tribus, tribus Domini: * teſtimonium Iſrael ad confitendum nomini Domini.

Quia illic ſederunt ſedes in iudicio, * ſedes ſuper domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem ſunt Ieruſalem: * & abundantia diligentibus te:

Fiat pax in virtute tua: * & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos, * loquebar pacem de te:

Propter domum Domini Dei noſtri, * quæſiui bona tibi.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Maria virgo aſſumpta eſt ad æthereum thalamum, in quo Rex regum ſtellato ſedet ſolio.

Capitulum. Eccli. 24.

ET ſic in Sion firmata ſum, & in ciuitate ſanctificata ſimiliter requieui, & in Ieruſalem poteſtas mea.

℟. Deo gratias.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Kyrie eleiſon.

Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi præmia præſtitiſti: tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum. Qui tecum viuit, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fi-

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei, requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD SEXTAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.

℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat,&c. Alleluia.

Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.
Maria Mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.
Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine
Cun Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. In odorem. Psalmus 122.

AD te leuaui oculos meos qui habitas in cælis.

Ecce sicut oculi seruorum,* in manibus domi norum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ ſuæ:* ita oculi noſtri ad Dominum Deum noſtrum donec miſereatur noſtri.

Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri:* quia multum repleti ſumus deſpectione:

Quia multum repleta eſt anima noſtra:* opprobrium abundantibus, & deſpectio ſuperbis.

Gloria Patri, & Filio,* & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper,* & in ſæcula ſæculorum. Amen.

Pſalmus 123.

NIſi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Iſrael:* niſi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos,* forte viuos deglutiſſent nos:

Cum iraſceretur furor eorum in nos,* forſitan aqua abſorbuiſſet nos.

Torrentem pertranſiuit anima noſtra:* forſitan pertranſiſſet ani na noſtra aquam intolerabilem.

Benedictus Dominus * qui non dedit nos, in captionem dentibus eorum.

Anima noſtra ſicut paſser erepta eſt * de laqueo venantium.

Laqueus contritus eſt,* & nos liberati ſumus.

Adiutorium noſtrum in nomine Domini,* qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, & Filio,* & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio,& nunc,& ſemper:* & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Pſalmus 124.

QVi confidunt in Domino, ſicut mons Sion:* non commouebitur in æternum, qui habitat in Ieruſalem.

Montes in circuitu eius:* & Dominus in circuitu populi ſui, ex hoc nunc & vſque in ſæculum.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum ſuper ſortem iuſtorum:* vt non extendant iuſti ad iniquitatem manus ſuas.

Benefac Domine bonis,* & rectis corde.

Declinantes autem in obligationes adducet Dominus cum operantibus iniquitatem:* pax ſuper Iſrael.

Gloria Patri, & Filio,* & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper:* & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Antiphona. In odorem vnguentorum tuo-

rum currimus, adoleſcentulæ dilexerunt te nimis.

Capitulum. Eccli. 24.

ET radicaui in populo honorificato, & in parte Dei mei hereditas illius, & in plenitudine ſanctorum detentio mea.

℟. Deo gratias.

℣. Benedicta tu in mulieribus.

℟. Et benedictus fructus ventris tui.

Kyrie eleiſon.

Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℟. Domine exaudi orationem meam.

℣. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

COncede miſericors Deus fragilitati noſtræ præſidium: vt qui ſanctæ Dei genitricis memoriam agimus, interceſſionis eius auxilio, à noſtris iniquitatibus reſurgamus. Per eumdem Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD NONAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumperis.

Maria Mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Pulchra es. Psalmus 125.

IN conuertendo Dominus captiuitatem Sion: * facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum: * & lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: * magnificauit Dominus facere cum eis.
Magnificauit Dominus facere nobiſcum: * facti ſumus lætantes.
Conuerte Domine captiuitatem noſtram, * ſicut torrens in Auſtro.
Qui ſeminant in lacrymis, * in exultatione metent.
Euntes ibant & flebant, * mittentes ſemina ſua.
Venientes autem venient cum exultatione, * portantes manipulos ſuos.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 126.

Niſi Dominus ædificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.
Niſi Dominus cuſtodierit ciuitatem, * fruſtra vigilat qui cuſtodit eam.
Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: * ſurgite poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: * ecce hereditas Domini filij: merces, fructus ventris.

Sicut ſagittæ in manu potentis: * ita filij excuſſorum.
Beatus vir qui impleuit deſiderium ſuum ex ipſis: * non confundetur cum loquetur inimicis ſuis in porta.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 127.

Beati omnes, qui timent Dominum, * qui ambulat in vijs eius.
Labores manuum tuarum quia manducabis: * beatus es, & bene tibi erit.
Vxor tua ſicut vitis abundans, * in lateribus domus tuæ.
Filij tui ſicut nouellæ oliuarum, * in circuitu menſæ tuæ.
Ecce ſic benedicetur homo, * qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion: * & videas bona Ieruſalem omnibus diebus vitæ tuæ.
Et videas filios filiorum tuorum, * pacem ſuper Iſrael.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Pulchra es, & decora, filia Ieruſalem: terribilis vt caſtrorum acies ordinata.

Capitulum. Eccli. 24.

IN plateis ſicut cinnamomum, & balſamum aromatizans odorem dedi: quaſi myrrha electa dedi ſuauitatem odoris.

℟. Deo gratias.

℣. Poſt partum virgo inuiolata permanſiſti.

℟. Dei genitrix intercede pro nobis.

Kyrie eleiſon.

Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

FAmulorum tuorum, quæſumus Domine, delictis ignoſce: vt qui tibi placere de actibus noſtris non valemus, Genitricis Filij tui Domini noſtri interceſſione ſaluemur. Per eumdem Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum. Qui tecum viuit & regnat in vnitate Spiritus ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD VESPERAS.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia.

Antiphona. Dum eſſet Rex. Pſalmus 109.

DIxit Dominus Domino meo: * Sede à dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos, * ſcabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Siõ: * dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuę in ſplendoribus ſanctorum: * ex vtero ante luciferum genui te.

Iurauit Dominus, & non pœnitebit eum: * Tu es ſacerdos in æternum ſecundum ordinem Melchiſedech.

Dominus à dextris tuis, * confregit in die iræ ſuæ reges.

Iudicabit in nationibus implebit ruinas: * conquaſſabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet: * propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Dum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suauitatis.

Antiphona. Læua eius. Psalmus 112.

LAudate pueri Dominum:* laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc nunc, & vsque in sæculum.

A solis ortu vsque ad occasum, * laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus, * & super cælos gloria eius.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, * & humilia respicit in cælo & in terra?

Suscitans à terra inopem, * & de stercore erigens pauperem:

Vt collocet eum cum principibus, * cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo, * matrem filiorum lætantem.

Antiphona. Læua eius sub capite meo: & dextera illius amplexabitur me.

Antiphona. Nigra sum. Psalmus 121.

LÆtatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: * in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri, * in atrijs tuis Ierusalem.

Ierusalem, quæ ædificatur vt ciuitas: * cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: * testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio, * sedes super domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem sunt Ierusalem: * & abundantia diligentibus te:

Fiat pax in virtute tua: * & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos, * loquebar pacem de te:

Propter domum Domini Dei nostri, * quæsiui bona tibi. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Nigra sum, sed formosa filiæ Ierusalem: ideò dilexit me Rex, & introduxit me in cubiculum suum. Antiphona. Iam hiems transijt. Psalmus 126.

NIsi Dominus ędificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.

Nisi Dominus custodierit ciuitatem, * frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere: * surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum: * ecce hereditas Domini filij: merces fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis: * ita filij excussorum.

Beatus vir qui impleuit desiderium suum ex ipsis: * non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Iam hiems transijt, imber abijt & recessit, surge amica mea, & veni.

Antiphona. Speciosa facta es. Psalmus 147.

LAuda Ierusalem Dominum: * lauda Deum tuum Sion.

Quoniam cōfortauit seras portarum tuarum: * benedixit filijs tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: * & adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terræ: * velociter currit sermo eius.

Qui dat niuem sicut lanam: * nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante

faciem frigoris eius quis sustinebit?

Emittet verbum suum, & liquefaciet ea: * flabit spiritus eius, & fluent aquæ.

Qui annunciat verbum suum Iacob: * iustitias & iudicia sua Israel.

Non fecit taliter omni nationi: * & iudicia sua non manifestauit eis.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Speciosa facta es, & suauis in delicijs tuis, sancta Dei Genitrix. Capit. Eccli. 24.

AB initio, & ante sæcula creata sum, & vsque ad futurum sæculum non desinam, & in habitatione sancta coram ipso ministraui.

℟. Deo gratias. Hymnus.

AVe maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper Virgo
Felix cæli porta.

Sumens illud Aue,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Heuæ nomen.

Solue vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,

Bona cuncta poſce.
Monſtra te eſſe matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit eſſe tuus.
Virgo ſingularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis ſolutos,
Mites fac, & caſtos.
Vitam præſta puram,
Iter para tutum,
Vt videntes Ieſum,
Semper collætemur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Chriſto decus,
Spiritui ſancto,
Tribus honor vnus. Amen.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Antiphona. Beata mater.
Tempore Paſchali omiſſa prædicta Antiphona, dicitur Aña, Regina cæli lætare. fol. 33.

Canticum B. Mariæ Virginis. Luc. 1.

MAgnificat * anima mea Dominum.
Et exultauit ſpiritus meus * in Deo

ſalutari meo.
Quia reſpexit humilitatem ancillæ ſuæ: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens eſt: * & ſanctum nomen eius.
Et miſericordia eius à progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio ſuo: * diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.
Depoſuit potentes de ſede, * & exaltauit humiles.
Eſurientes impleuit bonis: * & diuites dimiſit inanes.
Suſcepit Iſrael puerum ſuum, * recordatus miſericordiæ ſuæ.
Sicut locutus eſt ad patres noſtros, * Abraham, & ſemini eius in ſæcula.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Beata mater, & intacta Virgo, glorioſa Regina mundi, intercede pro nobis ad Dominum. Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

COncede nos famulos tuos, quæſumus Domine Deus, perpetua mentis & corporis ſanitate gaudere, & glorioſa beatæ Mariæ ſemper virginis interceſſione, à præſenti liberari triſtitia, & æterna perfrui lætitia. Per Chriſtum, &c. ℟. Amen.

Pro Sanctis, Antiphona. Sancti Dei omnes intercedere dignemini pro noſtra, omniumque ſalute.

℣. Lætamini in Domino, & exultate iuſti.

℟. Et gloriamini omnes recti corde.

Oremus.

PRotege Domine populum tuum, & Apoſtolorum tuorum Petri, & Pauli, & aliorum Apoſtolorum patrocinio confidentem, perpetua defenſione conſerua.

OMnes ſancti tui quæſumus Domine, nos vbique adiuuent: vt dum eorum merita recolimus, patrocinia ſentiamus: & pacem tuam noſtris concede temporibus, & ab Eccleſia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus, & voluntates noſtras, & omnium famulorum tuorum, in ſalutis tuæ proſperitate diſpone: benefactoribus noſtris ſempiterna bona retribue:

&om-

& omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei, requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD COMPLETORIVM.

A ue Maria.

C Onuerte nos Deus ſalutaris noſter.
℟. Et auerte iram tuam à nobis.
℣. Deus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.
G loria Patri, & Filio, * & Spiritui ſancto.
S icut erat in principio, & nunc, & ſemper: * & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluia.

Pſalmus 128.

S Aepe expugnauerunt me à iuuẽtute mea, * dicat nunc Iſrael.
S æpe expugnauerunt me à iuuentute mea: * etenim non potuerunt mihi.
S upra dorſum meum fabricauerunt peccatores: * prolongauerunt iniquitatem ſuam.
D ominus iuſtus concidit ceruices peccatorum: * confundantur, & conuertantur retrorſum omnes, qui oderunt Sion.
F iant ſicut fœnum tectorum: * quod priuſquam euellatur, exaruit:
D e quo non impleuit manum ſuam qui metit, & ſinum ſuum, qui manipulos colligit.

Et non dixerunt qui præteribant: benedictio Domini ſuper vos: * benediximus vobis in nomine Domini.

Gloria Patri, &c. Pſalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine:* Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes,* in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obſeruaueris Domine: * Domine quis ſuſtinebit?

Quia apud te propitiatio eſt:* & propter legem tuam ſuſtinui te Domine.

Suſtinuit anima mea in verbo eius: * ſperauit anima mea in Domino.

A cuſtodia matutina vſque ad noctem:* ſperet Iſrael in Domino.

Quia apud Dominum miſericordia: * & copioſa apud eum redemptio.

Et ipſe redimet Iſrael, * ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, & Filio, &c. Pſalmus 130.

DOmine non eſt exaltatum cor meum: * neque elati ſunt oculi mei.

Neque ambulaui in magnis: * neque in mirabilibus ſuper me.

Si non humiliter ſentiebam: * ſed exaltaui animam meam.

Sicut ablactatus eſt ſuper matre ſua, * ita retributio anima mea.

Speret Iſrael in Domino, * ex hoc nunc & vſque in ſæculum.

Gloria Patri, & Filio, &c. Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.

Maria Mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.

Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Capitulum. Eccli. 24.

EGo mater pulchræ dilectionis, & timoris, & agnitionis, & ſāctæ ſpei. ℟. Deo gratias.

℣. Ora pro nobis ſancta Dei genitrix.

℟. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.

Antiphona. Sub tuum præſidium.

Tempore Paſchali omiſſa prædicta Antiphona dicitur Antiphona. Regina cæli lætare, alleluia. fol.33.

Canticum Simeonis. Luc.2.

NVnc dimittis ſeruum tuum Domine: * ſecundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei * ſalutare tuum.

Quod paraſti * ante faciem omnium populorũ.

Lumen ad reuelationem gentium, * & gloriam plebis tuæ Iſrael.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Sub tuum præſidium confugimus ſancta Dei genitrix: noſtras deprecationes ne deſpicias in neceſſitatibus, ſed à periculis cunctis libera nos ſemper, Virgo glorioſa, & benedicta. Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

BEatæ & glorioſæ ſemper virginis Mariæ, quæſumus Domine interceſſio glorioſa nos protegat: & ad vitam perducat æternam. Per Dominum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Benedictio. Benedicat, & cuſtodiat nos omnipotens, & miſericors Dominus, Pater, & Filius, & Spiritus ſanctus. ℟. Amen.

Deinde flexis genibus dicitur, vna ex Antiphonis poſitis poſt Laudes, pro tempore cum Verſic. & Oratione. fol.76. & dicto verſu Diuinum auxilium. dicitur ſecr. Pater noſter. Aue Maria. & Credo.

OFFICIVM
BEATÆ MARIÆ
VIRGINIS.

DICENDVM A VESPERIS Sabbati ante primam Dominicam Aduentus, vſque ad Veſperas Vigiliæ Natiuitatis Domini, & in die Annunciationis B. Mariæ. Ipſæ autem Veſperæ inueniuntur infrà. fol. 122.

AD MATVTINVM.

Aue Maria.

Domine labia mea aperies.

℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

℣. Deus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, &c. Alleluia.

Inuitatorium. Aue Maria gratia plena, Dominus tecum. Et repetitur iterum. Aue Maria gratia plena, Dominus tecum.

Pſal-

Psalmus 94.

VEnite exultemus Dño, iubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciem eius in cõfessione, & in psalmis iubilemus ei. Aue Maria, gratia plena, Dñs tecum.
Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus super omnes deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terræ, & altitudines montium ipse conspicit. Dominus tecum.
Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & aridã fundauerũt manus eius: venite adoremus, & procidamus ante Deum: ploremus corã Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dñs Deus noster: nos autem populus eius, & oues pascuæ eius. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecũ.
Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto: vbi tentauerunt me patres vestri, probauerunt, & viderunt opera mea. Dominus tecum.
Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi, Semper hi errant corde: ipsi verò non cognouerunt vias meas, quibus iuraui in ira mea, si introibunt in requiem meam.

Aue Maria, gratia plena: Dominus tecum.
Gloria Patri, &c. Dominus tecum. Aue Maria, gratia plena. Dominus tecum.

Hymnus.

QVem Terra, Pontus, Sidera
Colunt, adorant, prædicant
Trinam regentem machinam
Claustrum Mariæ baiulat.
Cui Luna, Sol, & omnia
Deseruiunt per tempora,
Perfusa Cæli gratia,
Gestant puellæ viscera.
Beata Mater munere,
Cuius supernus Artifex,
Mundum pugillo continens,
Ventris sub arca clausus est.
Beata Cæli Nuncio,
Fęcunda sancto Spiritu,
Desideratus gentibus
Cuius per aluum fusus est.
Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Isti tres Psalmi sequentes dicũtur diebus Dominicis, Feria secunda, & quinta ad Noctur.

Antiphona. Benedicta tu. Psalmus 8.

DOmine Dominus noster, * quàm admirabile est nomen tuũ in vniuersa terra!
Quoniam eleuata est magnificentia tua, * super cælos.
Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos, * vt destruas inimicum & vltorem.
Quoniam videbo cælos tuos opera digitorum tuorum: * lunam & stellas, quæ tu fundasti.
Quid est homo, quod memor es eius? * aut filius hominis, quoniam visitas eum.
Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria & honore coronasti eum: * & constituisti eum super opera manuum tuarum.
Omnia subiecisti sub pedibus eius, * oues & boues vniuersas: insuper & pecora campi.
Volucres cæli, & pisces maris, * qui perambulant semitas maris.
Domine Dominus noster, * quàm admirabile est nomen tuum in vniuersa terra!
Gloria Patri, &c.
Antiphona. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui.
Antiphona. Sicut Myrrha.

Psalmus 18.

CAeli enarrant gloriam Dei, * & opera manuum eius annunciat firmamentum.
Dies diei eructat verbum, * & nox nocti indicat scientiam.
Non sunt loquelæ, neque sermones, * quorum non audiantur voces eorum.
In omnem terram exiuit sonus eorum: * & in fines orbis terræ verba eorum.
In sole posuit tabernaculum suum: * & ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo.
Exultauit vt gigas ad currendam viam, * à summo cælo egressio eius.
Et occursus eius vsque ad summum eius * nec est qui se abscondat à calore eius.
Lex Domini immaculata, conuertens animas: testimonium Domini fidele, sapientiam præstans paruulis.
Iustitiæ Domini rectę, lætificantes corda: * præceptum Domini lucidum illuminans oculos.
Timor Domini sanctus, permanens in sæculum sęculi: * iudicia Domini vera, iustificata in semetipsa.
Desiderabilia super aurum & lapidem pretiosum multum: * & dulciora super mel & fauum.

Etenim ſeruus tuus cuſtodit ea, * in cuſtodiendis illis retributio multa.

Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me: * & ab alienis parce ſeruo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero: * & emundabor à delicto maximo.

Et erunt vt complaceant eloquia oris mei: * & meditatio cordis mei in conſpectu tuo ſemper.

Domine adiutor meus, * & redemptor meus.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Sicut myrrha electa odorem dediſti ſuauitatis, ſancta Dei genitrix.

Antiphona. Ante thorum. Pſalmus 23.

DOmini eſt terra, & plenitudo eius: * orbis terrarum, & vniuerſi, qui habitant in eo.

Quia ipſe ſuper maria fundauit eum: * & ſuper flumina præparauit eum.

Quis aſcendet in montem Domini? * aut quis ſtabit in loco ſancto eius?

Innocens manibus & mundo corde, * qui non accepit in vano animam ſuam, nec iurauit in dolo proximo ſuo.

Hic accipiet benedictionem à Domino: * & miſericordiam à Deo ſalutari ſuo.

Hæc eſt generatio quærentium eum, * quærentium faciem Dei Iacob.

Attollite portas, principes, veſtras, & eleuamini portæ æternales: * & introbit Rex gloriæ.

Quis eſt iſte Rex gloriæ? * Dominus fortis & potens: Dominus potens in prælio.

Attollite portas, principes, veſtras, & eleuamini portæ æternales: * & introibit Rex gloriæ.

Quis eſt iſte Rex gloriæ? * Dominus virtutum ipſe eſt Rex gloriæ.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Ante thorum huius virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noſter. ſecretò.

Abſolut. Precibus & meritis beatæ Mariæ, &c. vt infra. fol. 118. cum reliquis.

Iſti tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria tertia, & ſexta ad Nocturnum.

Antiphona. Specie tua. Pſalmus 44.

ERuctauit cor meum verbum bonum: * dico ego opera mea regi.

Lingua mea calamus ſcribæ, * velociter ſcribentis.

Speciosus forma præ filijs hominum, diffusa est gratia in labijs tuis: * propterea benedixit te Deus in æternum.

Accingere gladio tuo super femur tuum, * potentissime.

Specie tua, & pulchritudine tua * intende prospere procede, & regna.

Propter veritatem, & mansuetudinem, & iustitiam: * & deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent, * in corda inimicorum regis.

Sedes tua Deus in sæculum sæculi: * virga directionis virga regni tui.

Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem: * propterea vnxit te Deus Deus tuus oleo lætitiæ præ consortibus tuis.

Myrrha, & gutta, & casia à vestimentis tuis, à domibus eburneis: * ex quibus delectauerunt te filiæ regum in honore tuo.

Astitit regina à dextris tuis in vestitu deaurato: * circumdata varietate.

Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam: * & obliuiscere populum tuum, & domum patris tui.

Et concupiscet Rex decorem tuum: * quoniam

ipse est Dominus Deus tuus, & adorabūt eum.

Et filiæ Tyri in muneribus, * vultum tuum deprecabuntur: omnes diuites plebis.

Omnis gloria eius filiæ regis ab intus, * in fimbrijs aureis circumamicta varietatibus.

Adducentur Regi virgines post eam: * proximæ eius afferentur tibi.

Afferentur in lætitia & exultatione: * adducentur in templum Regis.

Pro patribus tuis nati sunt tibi filij: * constitues eos principes super omnem terram.

Memores erunt nominis tui * in omni generatione, & generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi in æternum: * & in sæculum sæculi.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Specie tua, & pulchritudine tua, intende, prospere procede, & regna.

Antiphona. Adiuuabit eam. Psalmus 45.

Deus noster refugium, & virtus: * adiutor in tribulationibus, quæ inuenerunt nos nimis.

Propterea non timebimus dum turbabitur terra: * & transferentur montes in cor maris.

Sonuerunt, & turbatæ sunt aquæ eorum: * con-

turbati ſunt montes in fortitudine eius.
Fluminis impetus lętificat ciuitatem Dei:* ſanctificauit tabernaculum ſuum Altiſſimus.
Deus in medio eius non commeuebitur:*adiuuabit eam Deus mane diluculo.
Conturbatæ ſunt Gentes, & inclinata ſunt regna: * dedit vocem ſuam, mota eſt terra.
Dominus virtutum nobiſcum: * ſuſceptor noſter Deus Iacob.
Venite, & videte opera Domini, quæ poſuit prodigia ſuper terram:*auferens bella vſque ad finem terræ.
Arcum conteret, & confringet arma: & ſcuta comburet igni.
Vacate, & videte, quoniam ego ſum Deus: * exaltabor in Gentibus, & exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobiſcum: * ſuſceptor noſter Deus Iacob.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Adiuuabit eam Deus vultu ſuo: Deus in medio eius non commouebitur.
Antiphona. Sicut lætantium. Pſalmus 86.
FVndamenta eius in montibus ſanctis: * diligit Dominus portas Sion ſuper omnia tabernacula Iacob.

Glorioſa dicta ſunt de te ciuitas Dei.
Memor ero Rahab, & Babylonis* ſcientiũ me.
Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Aethiopum, * hi fuerunt illic.
Numquid Sion dicet: Homo, & homo natus eſt in ea: * & ipſe fundauit eam Altiſſimus?
Dominus narrabit in ſcripturis populorum, & principum: * horum, qui fuerunt in ea.
Sicut lætantium omnium * habitatio eſt in te.
Gloria Patri, &c.
Antiphona. Sicut lætantium omnium noſtrum habitatio eſt in te, ſancta Dei genetrix.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Proterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter. ſecretò.
Abſolut. Precibus, & meritis beatæ Mariæ, &c. vt infrà. fol. 116. cum reliquis.

Iſti tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria quarta, & Sabbato ad Nocturnum.

Antiphona. Gaude Maria virgo. Pſalmus 95.
CAntate Domino canticum nouum: * cantate Domino omnis terra.
Cãtate Domino, & benedicite nomini eius: * annũciate de die in diem ſalutare eius.
Annunciate inter gentes gloriam eius, * in

omnibus populis mirabilia eius.
Quoniam magnus Dominus, & laudabilis nimis: * terribilis est super omnes deos.
Quoniam omnes dij Gentium dæmonia: * Dominus autem cælos fecit.
Confessio, & pulchritudo in conspectu eius: * sanctimonia, & magnificentia in sanctificatione eius.
Afferte Domino patriæ gentium, afferte Domino gloriam & honorem: * afferte Domino gloriam nomini eius.
Tollite hostias, & introite in atria eius: * adorate Dominum in atrio sancto eius.
Commoueatur à facie eius vniuersa terra: * dicite in Gentibus quia Dominus regnauit.
Etenim correxit orbem terrę, qui non commouebitur: * iudicabit populos in æquitate.
Lætentur cæli, & exultet terra, commoueatur mare, & plenitudo eius: * gaudebunt campi, & omnia quæ in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna syluarum à facie Domini, quia venit: * quoniam venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terræ in æquitate: * & populos in veritate sua.

Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Gaude Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti in vniuerso mundo.
Antiphona. Dignare me. Psalmus 96.
Dominus regnauit, exultet terra: * lętentur insulæ multæ.
Nubes, & caligo in circuitu eius: * iustitia, & iudicium correctio sedis eius.
Ignis ante ipsum præcedet, * & inflammabit in circuitu inimicos eius.
Illuxerunt fulgura eius orbi terræ: * vidit, & commota est terra.
Montes sicut cera fluxerunt à facie Domini: * à facie Domini omnis terra.
Annunciauerunt cæli iustitiam eius: * & viderunt omnes populi gloriam eius.
Confundantur omnes, qui adorant sculptilia: * & qui gloriantur in simulacris suis.
Adorate eum omnes Angeli eius: * audiuit, & lætata est Sion.
Et exultauerunt filiæ Iudæ, * propter iudicia tua Domine.
Quoniam tu Dominus altissimus super omnem terram: * nimis exaltatus es super omnes deos.

Qui diligitis Dominum, odite malum: * custodit Dominus animas ſanctorum ſuorum, de manu peccatoris liberabit eos.

Lux orta eſt iuſto, * & rectis corde lætitia.

Lætamini iuſti in Domino: * & confitemini memoriæ ſanctificationis eius.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Dignare me laudare te, virgo ſacrata: da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Antiphona. Angelus Domini. Pſalmus 97.

CAntate Domino canticum nouum: * quia mirabilia fecit.

Saluauit ſibi dextera eius: * & brachium ſanctum eius.

Notum fecit Dominus ſalutare ſuum: * in conſpectu gentium reuelauit iuſtitiam ſuam.

Recordatus eſt miſericordiæ ſuæ, * & veritatis ſuæ domui Iſrael.

Viderunt omnes termini terræ * ſalutare Dei noſtri.

Iubilate Deo omnis terra: * cantate, & exultate, & pſallite.

Pſallite Domino in cithara, in cithara & voce pſalmi: * in tubis ductilibus, & voce tubæ corneæ.

Iubilate in conſpectu regis Domini: * moueatur mare, & plenitudo eius: orbis terrarum, & qui habitant in eo.

Flumina plaudent manu, ſimul montes exultabunt à conſpectu Domini: * quoniam venit iudicare terram.

Iudicabit orbem terrarum in iuſtitia: * & populos in æquitate.

Gloria Patri, &c.

Antiphona. Angelus Domini nunciauit Mariæ, & concepit de Spiritu ſancto, alleluia.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noſter. ſecretò.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo. Abſolutio.

PRecibus & meritis beatæ Mariæ ſemper virginis, & omnium ſanctorum, perducat nos Dominus ad regna cælorum. ℟. Amen.

℣. Iube domne benedicere.

Benedictio. Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. ℟. Amen. Lectio j. Luc. 1.

MIſſus eſt Angelus Gabriel à Deo in ciuitatem Galilęæ, cui nomen Nazareth, ad Virginem deſponſatam viro, cui nomẽ erat

Ioſeph, de domo Dauid: & nomen virginis Maria: Et ingreſſus Angelus ad eam, dixit: Aue gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. Tu autem Domine miſerere nobis. ℟. Deo gratias.

℟. Miſſus eſt Gabriel Angelus ad Mariam virginem deſponſatam Ioſeph, nuncians ei verbum: & expaueſcit virgo de lumine. Ne timeas Maria, inueniſti gratiam apud Dominũ: * Ecce concipies & paries, & vocabitur Altiſſimi Filius. ℣. Dabit ei Dominus Deus ſedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum. Ecce concipies, & paries, & vocabitur Altiſſimi Filius. ℣. Iube dõne benedicere.

Benedictio. Ipſa Virgo virginum, intercedat pro nobis ad Dominum. ℟. Amen. Lectio ij.

Quæ cum audiſſet, turbata eſt in ſermone eius, & cogitabat qualis eſſet iſta ſalutatio. Et ait Angelus ei: Ne timeas Maria, inueniſti enim gratiam apud Deum: ecce concipies in vtero, & paries filium, & vocabis nomen eius Ieſum. Hic erit magnus, & Filius Altiſſimi vocabitur, & dabit illi Dominus Deus ſedem Dauid patris eius: & regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis. Tu autem

Domine, miſerere nobis. ℟. Deo gratias.

℟. Aue Maria, gratia plena: Dominus tecum: * Spiritus ſanctus ſuperueniet in te, & virtus Altiſſimi obumbrabit tibi: quod enim ex te naſcetur Sanctum, vocabitur Filius Dei.

℣. Quomodo fiet iſtud, quoniam virum non cognoſco? Et reſpondens Angelus, dixit ei. Spiritus ſanctus ſuperueniet in te, & virtus Altiſſimi obumbrabit tibi: quod enim ex te naſcetur ſanctum, vocabitur Filius Dei.

℣. Iube domne benedicere.

Benedictio. Per Virginem matrem concedat nobis Dominus ſalutem, & pacem. ℟. Amen.

Lectio iij.

Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet iſtud, quoniam virum non cognoſco? Et reſpondens Angelus dixit ei: Spiritus ſanctus ſuperueniet in te, & virtus Altiſſimi obumbrabit tibi. Ideòque & quod naſcetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. Et ecce Eliſabeth cognata tua, & ipſa concepit filium in ſenectute ſua: & hic menſis ſextus eſt illi, quæ vocatur ſterilis: quia non erit impoſſibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum ver-

bum tuum. Tu autem Domine miserere nobis.
℟. Deo gratias.
℟. Suscipe verbum virgo Maria, quod tibi à Domino per Angelum transmissum est: concipies, & paries Deum pariter, & hominem: * Vt benedicta dicaris inter omnes mulieres.
℣. Paries quidem filium, & virginitatis non patieris detrimentum: efficieris grauida, & eris mater semper intacta, Vt benedicta dicaris inter omnes mulieres.
℣. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Vt benedicta dicaris inter omnes mulieres.

AD LAVDES.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandũ me festina.
Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia.
Antiphona. Missus est. Psalmus 92.
DOminus regnauit, decorem indutus est: * indutus est Dominus fortitudinem, & præcinxit se.
Etenim firmauit orbem terræ, * qui non commouebitur.
Parata sedes tua ex tunc: * à sæculo tu es.
Eleuauerunt flumina Domine: * eleuauerunt flumina vocem suam.

Eleuauerunt flumina fluctus suos, * à vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationis maris, * mirabilis in altis Dominus.
Testimonia tua credibilia facta sunt nimis: * domum tuam decet sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Missus est Gabriel Angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph.
Antiphona. Aue Maria. Psalmus 99.
IVbilate Deo omnis terra: * seruite Domino in lætitia.
Introite in conspectu eius, * in exultatione.
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: * ipse fecit nos, & non ipsi nos.
Populus eius, & oues pascuæ eius: * introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis: confitemini illi.
Laudate nomen eius: quoniam suauis est Dominus, in æternum misericordia eius, * & vsque in generationem, & generationem veritas eius. Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, alleluia.
Antiphona. Ne timeas Maria.

Pſalmus 62.

DEus Deus meus * ad te de luce vigilo.

Sitiuit in te anima mea, * quàm multipliciter tibi caro mea.

In terra deſerta, & inuia, & inaquoſa: * ſic in ſancto apparui tibi, vt viderem virtutem tuam, & gloriam tuam.

Quoniam melior eſt miſericordia tua ſuper vitas: * labia mea laudabunt te.

Sic benedicam te in vita mea: * & in nomine tuo leuabo manus meas.

Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea: * & labijs exultationis laudabit os meum.

Si memor fui tui ſuper ſtratum meum in matutinis meditabor in te: * quia fuiſti adiutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhæſit anima mea poſt te: * me ſuſcepit dextera tua.

Ipſi verò in vanum quęſierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ: * tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.

Rex verò lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo: * quia obſtructum eſt os loquentium iniqua.

Pſalmus 66.

DEus miſereatur noſtri, & benedicat nobis: * illuminet vultum ſuum ſuper nos, & miſereatur noſtri.

Vt cognoſcamus in terra viam tuam: * in omnibus gentibus ſalutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: * confiteantur tibi populi omnes.

Lætentur & exultent Gentes: * quoniam iudicas populos in ęquitate, & gẽtes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes: * terra dedit fructum ſuum.

Benedicat nos Deus, Deus noſter, benedicat nos Deus: * & metuant eum omnes fines terræ.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Nè timeas Maria, inueniſti gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries Filium, alleluia.

Antiphona. Dabit ei Dominus.

Canticum trium puerorum. Dan. 3.

BEnedicite omnia opera Domini Domino: * laudate & ſuperexaltate eum in ſæcula.

Benedicite Angeli Domini Domino: * benedicite cæli Domino.

Benedicite aquæ omnes, quæ super cęlos sunt, Domino: * benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Benedicite sol & luna Domino: * benedicite stellæ cæli Domino.

Benedicite omnis imber, & ros Domino: * benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Benedicite ignis, & æstus Domino: * benedicite frigus, & æstus Domino.

Benedicite rores, & pruina Domino: * benedicite gelu, & frigus Domino.

Benedicite glacies, & niues Domino: * benedicite noctes, & dies Domino.

Benedicite lux, & tenebræ Domino: * benedicite fulgura, & nubes Domino.

Benedicat terra Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite montes, & colles Domino: * benedicite vniuersa germinantia in terra Domino.

Benedicite fontes Domino: * benedicite maria, & flumina Domino.

Benedicite cete, & omnia, quæ mouentur in aquis Domino: * benedicite omnes volucres cæli Domino.

Benedicite omnes bestiæ, & pecora Domino: *

benedicite filij hominum Domino.

Benedicat Israel Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite sacerdotes Domini Domino: * benedicite serui Domini Domino.

Benedicite spiritus, & animæ iustorum Domino: * benedicite sancti, & humiles corde Dño.

Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino: * laudate & superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem, & Filium cum sancto Spiritu: * laudemus, & superexaltemus eum in sæcula.

Benedictus es Domine in firmamento cæli: * & laudabilis, & gloriosus, & superexaltatus in sæcula.

Hic non dicitur Gloria Patri. neque Amen.

Antiphona. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in æternum.

Aña. Ecce ancilla Domini. Psalmus 148.

LAudate Dominum de cęlis: * laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli eius: * laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum sol & luna * laudate eum omnes stellæ, & lumen.

Laudate eum cæli cælorum: * & aquæ omnes, quæ ſuper cælos ſunt laudent nomen Domini.
Quia ipſe dixit, & facta ſunt: * ipſe mandauit, & creata ſunt.
Statuit ea in æternum, & in ſæculum ſæculi: * præceptum poſuit, & non præteribit.
Laudate Dominum de terra: * dracones, & omnes abyſſi.
Ignis, grando, nix, glacies, ſpiritus procellarum: * quæ faciunt verbum eius:
Montes, & omnes colles: * ligna fructifera, & omnes cedri.
Beſtiæ, & vniuerſa pecora: * ſerpentes, & volucres pennatæ.
Reges terræ, & omnes populi: * principes, & omnes iudices terræ.
Iuuenes, & virgines: ſenes cum iunioribus laudent nomen Domini: * qui exaltatum eſt nomen eius ſolius.
Confeſſio eius ſuper cælum & terram: * & exaltauit cornu populi ſui.
Hymnus omnibus ſanctis eius: * filijs Iſrael, populo appropinquanti ſibi. Pſalmus 149.
CAntate Domino canticum nouum: * laus eius in eccleſia ſanctorum.

Lætetur Iſrael in eo, qui fecit eum: * & filij Sion exultent in rege ſuo.
Laudent nomen eius in choro: * in tympano, & pſalterio pſallant ei:
Quia beneplacitum eſt Domino in populo ſuo: * & exaltabit manſuetos in ſalutem.
Exultabunt ſancti in gloria: * lætabuntur in cubilibus ſuis.
Exaltationes Dei in gutture eorum: * & gladij ancipites in manibus eorum:
Ad faciendam vindictam in nationibus: * increpationes in populis.
Ad alligandos reges eorum in compedibus: * & nobiles eorum in manicis ferreis.
Vt faciant in eis iudicium conſcriptum: * gloria hæc eſt omnibus ſanctis eius. Pſalmus 150.
LAudate Dominum in ſanctis eius: * laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius: * laudate eum ſecundum multitudinem magnitudinis eius.
Laudate eum in ſono tubæ: * laudate eum in pſalterio, & cithara.
Laudate eum in tympano, & choro: * laudate eum in chordis, & organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus: laudate eum in cymbalis iubilationis: * omnis spiritus laudet Dominum. Gloria Patri.

Antiphona. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Capitulum. Isai. 11.

Egredietur virga de radice Iesse, & flos de radice eius ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini. ℟. Deo gratias.

Hymnus.

O Gloriosa Virginum,
Sublimis inter sidera,
Qui te creauit paruulum
Lactente nutris vbere.
Quod Heua tristis abstulit
Tu reddis almo germine:
Intrent vt astra flebiles,
Cæli recludis cardines.
Tu Regis alti Ianua,
Et Aula lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptæ plaudite.
Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

℣. Benedicta tu in mulieribus.
℟. Et benedictus fructus ventris tui.
Antiphona. Spiritus sanctus.

Canticum Zachariæ. Luc. 1.

Benedictus Dominus Deus Israel, * quia visitauit, & fecit redemptioné plebis suæ.
Et erexit cornu salutis nobis: * in domo Dauid pueri sui.
Sicut locutus est per os Sanctorum, * qui à sæculo sunt Prophetarum eius.
Salutem ex inimicis nostris, * & de manu omnium, qui oderunt nos.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: * & memorari testamenti sui sancti.
Iusiurandum, quod iurauit ad Abraham patrem nostrum, * daturum se nobis.
Vt sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, * seruiamus illi.
In sanctitate, & iustitia coram ipso, * omnibus diebus nostris.
Et tu puer propheta Altissimi vocaberis: * præibis enim ante faciem Domini parare vias eius.
Ad dandam scientiam salutis plebi eius: * in remissionem peccatorum eorum.
Per viscera misericordiæ Dei nostri: * in

quibus visitauit nos, oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris, & in vmbra mortis sedent: * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri, &c.
Antiphona. Spiritus sanctus in te descendet Maria: nè timeas, habebis in vtero Filium Dei, alleluia. Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis: vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuuemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Pro Sanctis, Antiphona. Ecce Dominus veniet, & omnes Sancti eius cum eo: & erit in die illa lux magna, alleluia.
℣. Ecce apparebit Dominus super nubem candidam. ℟. Et cum eo Sanctorum millia.

Oremus.

Conscientias nostras, quæsumus Domine, visitando purifica: vt veniens Iesus Christus Filius tuus Dominus noster cum om-

nibus Sanctis paratam sibi in nobis inueniat mansionem. Qui tecum viuit.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Si terminandum sit Officium, dicuntur ea quę sequuntur: alioquin, si alia subsequatur Hora, in fine vltimæ Horæ. Pater noster. totum secr.
℣. Dominus det nobis suam pacem.
℟. Et vitam æternam. Amen.

Deinde dicitur flexis genibus sequens Aña.

Alma Redemptoris mater, quæ peruia cæli,
Porta manes, & stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore.
Sumens illud Aue, peccatorum miserere.
℣. Angelus Domini nunciauit Mariæ.
℟. Et concepit de Spiritu sancto.

Oremus.

Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus nostris infunde, vt qui Angelo

nunciante, Christi Filij tui incarnationem cognouimus, per passionem eius & crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

℣. Diuinum auxilium maneat semper nobiscum. ℟. Amen.

AD PRIMAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.

℟. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, &c. Alleluia.

Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quòd olim corporis
Sacrata ab aluo virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu

In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Missus est. Psalmus 53.

DEus in nomine tuo saluum me fac: * & in virtute tua iudica me.

Deus exaudi orationem meam: * auribus percipe verba oris mei.

Quoniam alieni insurrexerunt aduersum me, & fortes quæsierunt animam meam: * & non proposuerunt Deum ante conspectum suum.

Ecce enim Deus adiuuat me: * & Dominus susceptor est animæ meæ.

Auerte mala inimicis meis: * & in veritate tua disperde illos.

Voluntariè sacrificabo tibi, * & confitebor nomini tuo Domine: quoniam bonum est:

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me: * & super inimicos meos despexit oculus meus.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 84.

BEnedixisti Domine terram tuam: * auertisti captiuitatem Iacob.

Remisisti iniquitatem plebis tuæ: * operuisti omnia peccata eorum.

Mitigasti omnem iram tuam: * auertisti ab ira indignationis tuæ.

Conuerte nos Deus ſalutaris noſter: * & auerte iram tuam à nobis.

Numquid in æternum iraſceris nobis?* aut extendes iram tuam à generatione in generationem?

Deus tu conuerſus viuificabis nos: * & plebs tua lætabitur in te.

Oſtende nobis Domine miſericordiam tuam:* & ſalutare tuum da nobis.

Audiam quid loquatur in me Dominus Deus: * quoniam loquetur pacem in plebem ſuam.

Et ſuper ſanctos ſuos:* & in eos, qui conuertuntur ad cor.

Verumtamen prope timentes eum ſalutare ipſius:* vt inhabitet gloria in terra noſtra.

Miſericordia, & veritas obuiauerunt ſibi:* iuſtitia, & pax oſculatæ ſunt.

Veritas de terra orta eſt: * & iuſtitia de cælo proſpexit.

Etenim Dominus dabit benignitatem:* & terra noſtra dabit fructum ſuum.

Iuſtitia ante eum ambulabit:* & ponet in via greſſus ſuos.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſal-

Pſalmus 116.

Laudate Dominum omnes gentes:* laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata eſt ſuper nos miſericordia eius:* & veritas Domini manet in æternũ.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Miſſus eſt Gabriel Angelus ad Mariam virginem deſponſatam Ioſeph.

Capitulum. Iſai. 7.

Ecce Virgo concipiet, & pariet Filium, & vocabitur nomen eius Emmanuel. Butyrum & mel comedet, vt ſciat reprobare malum, & eligere bonum. ℟. Deo gratias.

℣. Dignare me laudare te, Virgo ſacrata.

℟. Da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon.

Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: prꝑſta ſupplicibus tuis, vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eumdem Dominum, &c.

℣. Do-

℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias. ℣. Fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amẽ.

AD TERTIAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuãdum me festina.
Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto. Sicut erat, &c. Alleluia. Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.
Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.
Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Aue Maria. Psalmus 119.

AD Dominum cum tribularer clamaui: * & exaudiuit me.

Domine libera animam meam à labijs iniquis, & à lingua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam dolosam?
Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus desolatorijs.
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est: habitaui cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit anima mea.
Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: * cum loquebar illis impugnabant me gratis.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 120.

LEuaui oculos meos in montes: * vnde veniet auxilium mihi.
Auxilium meum à Domino,* qui fecit cælum, & terram.
Non det in commotionem pedem tuum: neque dormitet, * qui custodit te.
Ecce non dormitabit, neque dormiet, * qui custodit Israel.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua,* super manum dexteram tuam.
Per diem sol non vret te: * neque luna per noctem.

Dominus custodit te ab omni malo:* custodiat animam tuam Dominus.

Dominus custodiat introitum tuum,& exitum tuum: * ex hoc nunc, & vsque in sæculum.

Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 121.

LAetatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: * in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri: * in atrijs tuis Ierusalem.

Ierusalem,quæ ędificatur vt ciuitas:* cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: * testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio, * sedes super domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem sunt Ierusalem: * & abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua: * & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos, * loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri, * quæsiui bona tibi. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Aue Maria, gratia plena, Domi-

nus tecum: benedicta tu in mulieribus, alleluia. Capitulum. Isai. 11.

EGredietur virga de radice Iesse, & flos de radice eius ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini. ℟. Deo gratias.

℣. Diffusa est gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis, vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuuemur. Per eumdem,&c. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace. ℟. Amen.

AD SEXTAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.

℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia. **Hymnus.**

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Nè timeas Maria. **Psalmus 122.**

AD te leuaui oculos meos, * qui habitas in cælis.

Ecce sicut oculi seruorum, * in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ: * ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri.

Miserere nostri Domine, miserere nostri: * quia multum repleti sumus despectione.

Quia multum repleta est anima nostra: * opprobrium abundantibus, & despectio superbis.

Gloria Patri, &c. **Psalmus 123.**

NIsi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel: * nisi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos, * forte viuos deglutissent nos.

Cum irasceretur furor eorum in nos, * forsitan aqua absorbuisset nos.

Torrentem pertransiuit anima nostra: * forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.

Benedictus Dominus * qui non dedit nos, in captionem dentibus eorum.

Anima nostra sicut passer erepta est * de laqueo venantium.

Laqueus contritus est, * & nos liberati sumus.

Adiutorium nostrum in nomine Domini, * qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, &c. **Psalmus 124.**

QVi confidunt in Domino, sicut mons Sion: * non commouebitur in æternum, qui habitat in Ierusalem.

Montes in circuitu eius: * & Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc & vsque in sæculum.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum ſuper ſortem iuſtorum: * vt non extendant iuſti ad iniquitatem manus ſuas.
Benefac Domine bonis, * & rectis corde.
Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: * pax ſuper Iſrael. Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Nè timeas Maria, inueniſti gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries Filium, alleluia. Capitulum. Luc. 1.
DAbit ei Dominus Deus ſedem Dauid patris eius: & regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis.
℟. Deo gratias.
℣. Benedicta tu in mulieribus. ℟. Et benedictus fructus ventris tui. Kyrie eleiſon.
Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.
DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: præſta ſupplicibus tuis: vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eumdem Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

AD NONAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuãdum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio, &c. Alleluia.

Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis,
Sacrata ab aluo Virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.
Ieſu tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphona. Ecce ancilla Domini.

Pſalmus 125.

IN conuertendo Dominus captiuitatem Sion: * facti ſumus ſicut conſolati:

Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum: * & lingua noſtra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: * magnificauit Dominus facere cum eis.

Magnificauit Dominus facere nobiſcum: * facti ſumus lætantes.

Conuerte Domine captiuitatem noſtram, * ſicut torrens in Auſtro.

Qui ſeminãt in lacrymis, * in exultatione metẽt.

Euntes ibant & flebant, * mittentes ſemina ſua.

Venientes autem venient cum exultatione, * portantes manipulos ſuos.

Gloria Patri, &c. Pſalmus 126.

NIſi Dominus ædificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.

Niſi Dominus cuſtodierit ciuitatem, * fruſtra vigilat, qui cuſtodit eam.

Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: * ſurgite poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: * ecce hereditas Domini filij merces, fructus ventris.

Sicut ſagittæ in manu potentis: * ita filij excuſſorum.

Beatus vir qui impleuit deſiderium ſuum ex ipſis: * non confundetur cum loquetur inimicis ſuis in porta.

Gloria Patri. Pſalmus 127.

BEati omnes, qui timent Dominum, * qui ambulant in vijs eius.

Labores manuum tuarum quia manducabis: * beatus es, & bene tibi erit.

Vxor tua ſicut vitis abundans, * in lateribus domus tuæ.

Filij tui ſicut nouellæ oliuarum, * in circuitu menſæ tuæ.

Ecce ſic benedicetur homo; * qui timet Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion: * & videas bona Ieruſalem omnibus diebus vitæ tuæ.

Et videas filios filiorum tuorum, * pacem ſuper Iſrael. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum verbum tuum. Capitulum. Iſai. 7.

ECce Virgo concipiet, & pariet Filium, & vocabitur nomen eius Emmanuel. Butyrum & mel comedet, vt ſciat reprobare malum,

& eligere bonum. ℟. Deo gratias.
℣. Angelus Domini nunciauit Mariæ.
℟. Et concepit de Spiritu ſancto.
Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.
DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: pręſta ſupplicibus tuis, vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eumdem Dominum, &c.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei, requieſcant in pace. ℟. Amen.

AD VESPERAS.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.
Gloria Patri, &c. Alleluia.

Antiphona. Miſſus eſt. Pſalmus 109.

DIxit Dominus Domino meo: * ſede à dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos, * ſcabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Siõ: * dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuę in ſplendoribus ſanctorum: * ex vtero ante luciferum genui te.
Iurauit Dominus, & non pęnitebit eum: * tu es ſacerdos in æternum ſecundum ordinem Melchiſedech.
Dominus à dextris tuis, * confregit in die iræ ſuæ reges.
Iudicabit in nationibus, implebit ruinas: * conquaſſabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet: * propterea exaltabit caput. Gloria Patri, &c.

Antiphona. Miſſus eſt Gabriel Angelus ad Mariam Virginem deſponſatam Ioſeph.

Antiphona. Aue Maria. Pſalmus 112.

LAudate pueri Dominum: * laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc nunc, & vſque in ſæculum.
A ſolis ortu vſque ad occaſum, * laudabile nomen Domini.

Excelſus ſuper omnes gentes Dominus,* & ſuper cælos gloria eius.
Quis ſicut Dominus Deus noſter, qui in altis habitat, & humilia reſpicit in cælo & in terra?
Suſcitans à terra inopem, * & de ſtercore erigens pauperem:
Vt collocet eum cum principibus, * cum principibus populi ſui.
Qui habitare facit ſterilem in domo, * matrem filiorum lætantem.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, alleluia.
Antiphona. Ne timeas Maria. Pſalmus 121.
LAetatus ſum in his, quæ dicta ſunt mihi: * in domum Domini ibimus.
Stãtes erãt pedes noſtri,* in atrijs tuis Ieruſalẽ.
Ieruſalem, quæ ædificatur vt ciuitas: * cuius participatio eius in idipſum.
Illuc enim aſcenderunt tribus, tribus Domini: * teſtimonium Iſrael ad confitendum nomini Domini.
Quia illic ſederunt ſedes in iudicio, * ſedes ſuper domum Dauid.
Rogate quæ ad pacem ſunt Ieruſalem: * & abun-

abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua: * & abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos, & proximos meos, * loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei noſtri, * quæſiui bona tibi. Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Nè timeas Maria, inueniſti gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries Filium, alleluia.
Antiphona. Dabit ei Dominus. Pſalmus 126.
NIſi Dominus ædificauerit domum,* in vanum laborauerunt qui ædificant eam.
Niſi Dominus cuſtodierit ciuitatem, * fruſtra vigilat qui cuſtodit eam.
Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: * ſurgite poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: * ecce hereditas Domini filij: merces fructus ventris.
Sicut ſagittæ in manu potentis: * ita filij excuſſorum.
Beatus vir qui impleuit deſiderium ſuum ex ipſis: * non confundetur cum loquetur inimicis ſuis in porta. Gloria Patri, &c.
An-

Antiphona. Dabit ei Dominus ſedem Dauid patris eius, & regnabit in æternum.

Antiphona. Ecce ancilla Domini. Pſalm 147.

LAuda Ieruſalem Dominum: * lauda Deũ tuum Sion.

Quoniam confortauit ſeras portarum tuarum:* benedixit filijs tuis in te.

Qui poſuit fines tuos pacem:* & adipe frumenti ſatiat te.

Qui emittit eloquium ſuum terræ: * velociter currit ſermo eius.

Qui dat niuem ſicut lanam: * nebulam ſicut cinerem ſpargit.

Mittit cryſtallum ſuam ſicut buccellas: * ante faciem frigoris eius quis ſuſtinebit.

Emittet verbum ſuum, & liquefaciet ea:* flabit ſpiritus eius, & fluent aquæ.

Qui annunciat verbum ſuum Iacob: * iuſtitias & iudicia ſua Iſrael.

Non fecit taliter omni nationi: * & iudicia ſua non manifeſtauit eis. Gloria Patri, &c.

Aña. Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum verbum tuum. Capitulum. Iſai. 11.

EGredietur virga de radice Ieſſe, & flos de radice eius aſcendet. Et requiſcet ſuper

eum ſpiritus Domini. ℟. Deo gratias. Hymn.

AVe maris ſtella,
Dei mater alma,
Atque ſemper Virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Aue,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Heuæ nomen.

Solue vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala noſtra pelle,
Bona cuncta poſce.

Monſtra te eſſe matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit eſſe tuus.

Virgo ſingularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis ſolutos,
Mites fac & caſtos.

Vitam præſta puram,
Iter para tutum,
Vt videntes Ieſum,
Semper collætemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto,
Tribus honor vnus. Amen.

℣. Diffusa est gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Antiphona. Spiritus sanctus.

Canticum B. Mariæ Virginis. Luc. 1.

MAgnificat * anima mea Dominum:
Et exultauit spiritus meus * in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est: * & sanctum nomen eius.
Et misericordia eius à progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo: * dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potẽtes de sede, & exaltauit humiles.
Esurientes impleuit bonis: * & diuites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum: * recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham, & semini eius in sæcula.
Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum. Amen.
Antiphona. Spiritus sanctus in te descendet Maria: nè timeas, habebis in vtero Filium Dei, alleluia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis: vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuuemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Pro Sanctis, Antiphona. Ecce Dominus veniet, & omnes Sancti eius cum eo: & erit in diè illa lux magna, alleluia.
℣. Ecce apparebit Dominus super nubem candidam. ℟. Et cum eo Sanctorum millia.

Oremus.

COnscientias nostras, quæsumus Domine, visitando purifica: vt veniens Iesus

Christus Filius tuus Dominus noster cum omnibus Sanctis paratam sibi in nobis inueniat mansionem. Qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus sancti Deus. Per omnia, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

℟. Amen.

AD COMPLETORIVM.

Aue Maria.

COnuerte nos Deus salutaris noster.

℟. Et auerte iram tuam à nobis.

℣. Deus in adiutorium meum intẽde.

℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum. Amen. Alleluia.

Psalmus 128.

SAepe expugnauerunt me à iuuẽtute mea, * dicat nunc Israel.

Sæpe expugnauerunt me à iuuentute mea: * etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricauerunt peccatores: * prolongauerunt iniquitatem suam.

Dominus iustus concidit ceruices peccatorum: * confundantur, & conuertantur retrorsum omnes, qui oderunt Sion.

Fiant sicut fęnum tectorum: * quod priusquam euellatur, exaruit:

De quo non impleuit manum suam qui metit, & sinum suum, qui manipulos colligit.

Et non dixerunt qui præteribant: Benedictio Domini super vos: * benediximus vobis in nomine Domini.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum. Amen.

Psalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine: * Domine exaudi vocem meam:

Fiant aures tuæ intendentes, * in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine: * Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: * & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: * sperauit

anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem: * speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, &c.

Psalmus 130.

DOmine non est exaltatum cor meum: * neque elati sunt oculi mei.

Neque ambulaui in magnis: * neque in mirabilibus super me.

Si non humiliter sentiebam: * sed exaltaui animam meam.

Sicut ablactatus est super matre sua, * ita retributio in anima mea.

Speret Israel in Domino, * ex hoc nunc & vsque in sæculum.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum. Amen.

Hymnus.

MEmento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis

Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Capitulum. Isai. 7.

ECce Virgo concipiet, & pariet Filium, & vocabitur nomen eius Emmanuel. Butyrum & mel comedet, vt sciat reprobare malum, & eligere bonum.

℟. Deo gratias.

℣. Angelus Domini nunciauit Mariæ.

℟. Et concepit de Spiritu sancto.

Antiphona. Spiritus sanctus.

Canticum Simeonis. Luc. 2.

NVnc dimittis seruum tuum Domine: * secundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei * salutare tuum.

Quod parasti * ante faciem omnium populorum.

Lumen ad reuelationem gentium, * & gloriam plebis tuæ Iſrael.
Gloria Patri, & Filio,* & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper:* & in ſæcula ſæculorum. Amen.
Antiphona. Spiritus ſanctus in te deſcendet Maria, ne timeas, habebis in vtero Filium Dei, alleluia.
Kyrie eleiſon.
Chriſte eleiſon.
Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui de beatæ Mariæ virginis vtero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: pręſta ſupplicibus tuis, vt qui verè eam Genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eumdem Dominum, &c.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
Benedictio. Benedicat, & cuſtodiat nos omnipotens,

potens, & miſericors Dominus, Pater, & Filius, & Spiritus ſanctus.
℟. Amen.
Deinde flexis genibus dicitur Antiphona.
Alma Redemptoris mater. vt ſupra. fol. 107.
Et dicto ℣. Diuinum auxilium maneat ſemper nobiſcum. dicitur ſecr. Pater noſter. Aue Maria. & Credo.

OFFICIVM
BEATÆ MARIÆ
VIRGINIS

DICENDVM A VESPERIS

Vigiliæ Natiuitatis Domini, vſque ad totam diem Purificationis Beatæ Mariæ. Ipſæ autem Veſperæ inueniuntur infrà. fol. 184.

AD MATVTINVM.

Aue Maria.

DOmine labia mea aperies. ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

℣. Deus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, &c. Alleluia.

Sic dicitur Alleluia, ad omnes Horas vſque ad Septuageſimam, poſteà verò Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Inuitatorium. Aue Maria, gratia plena Dominus tecum.

Et repetitur iterum. Au e Maria, gratia plena, Dominus tecum. Psalmus 94.

VEnite exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciem eius in confessione, & in psalmis iubilemus ei. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum.

Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus super omnes deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terræ, & altitudines montium ipse conspicit. Dominus tecum.

Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & aridã fundauerũt manus eius: venite adoremus, & procidamus ante Deum: ploremus corã Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dñs Deus noster: nos autem populus eius, & oues pascuæ eius. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecũ.

Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto: vbi tentauerunt me patres vestri, probauerunt, & viderunt opera mea. Dominus tecum.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi, Semper hi errant corde: ipsi verò

non cognouerunt vias meas, quibus iuraui in ira mea, si introibunt in requiem meam. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum. Gloria Patri, &c. Dominus tecum. Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum. Hymnus.

QVem Terra, Pontus, Sidera
Colunt, adorant, prædicant
Trinam regentem machinam,
Claustrum Mariæ baiulat.

Cui Luna, Sol, & omnia
Deseruiunt per tempora,
Perfusa Cæli gratia,
Gestant Puellæ viscera.

Beata mater munere,
Cuius supernus Artifex,
Mundum pugillo continens,
Ventris sub arca clausus est.

Beata Cæli Nuncio,
Fecunda sancto Spiritu,
Desideratus gentibus
Cuius per aluum fusus est.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Isti tres Psalmi sequentes dicũtur diebus Dominicis, Feria secunda, & quinta ad Noctur.

Antiphona. Benedicta tu. Psalmus 8.

DOmine Dominus noster,* quã admirabile est nomen tuum in vniuersa terra! Quoniam eleuata est magnificentia tua,* super cælos.

Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos,* vt destruas inimicum & vltorem.

Quoniam videbo cælos tuos opera digitorum tuorum:* lunam & stellas, quæ tu fundasti.

Quid est homo, quod memor es eius:* aut filius hominis, quoniam visitas eum?

Minuisti eum paulominus ab Angelis, gloria & honore coronasti eum:* & constituisti eum super opera manuum tuarum.

Omnia subiecisti sub pedibus eius,* oues, & boues vniuersas: insuper & pecora campi.

Volucres cæli, & pisces maris,* qui perambulant semitas maris.

Domine Dominus noster,* quàm admirabile est nomen tuum in vniuersa terra!

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiph. Benedicta tu in mulieribus, & bene-

dictus fructus ventris tui.

Antiphona. Sicut myrrha. Psalmus 18.

CAeli enarrant gloriam Dei,* & opera manuum eius annunciat firmamentum.

Dies diei eructat verbum,* & nox nocti indicat scientiam.

Non sunt loquelæ, neque sermones,* quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exiuit sonus eorum:* & in fines orbis terræ verba eorum.

In sole posuit tabernaculum suum:* & ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo.

Exultauit vt gigas ad currendam viam:* à summo cælo egressio eius.

Et occursus eius vsque ad summum eius* nec est qui se abscondat à calore eius.

Lex Domini immaculata, conuertens animas:* testimonium Domini fidele, sapientiam præstans paruulis.

Iustitiæ Domini rectæ, lætificantes corda:* præceptum Domini lucidum illuminans oculos.

Timor Domini sanctus, permanens in sæculum sæculi:* iudicia Domini vera, iustificata in semetipsa.

Desiderabilia ſuper aurum & lapidem pretioſum multum: * & dulciora ſuper mel & fauum.
Etenim ſeruus tuus cuſtodit ea, * in cuſtodiendis illis retributio multa.
Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me: * & ab alienis parce ſeruo tuo.
Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero: * & emundabor à delicto maximo:
Et erunt vt complaceant eloquia oris mei: * & meditatio cordis mei in conſpectu tuo ſemper.
Domine adiutor meus, * & redemptor meus.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Sicut myrrha electa odorem dediſti ſuauitatis, ſancta Dei genitrix.
Antiphona. Ante thorum. Pſalmus 23.
DOmini eſt terra, & plenitudo eius: * orbis terrarum, & vniuerſi qui habitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundauit eum: * & ſuper flumina præparauit eum.
Quis aſcendet in montem Domini? * aut quis ſtabit in loco ſancto eius?
Innocens manibus & mundo corde, * qui non accepit in vano animam ſuam, nec iurauit in dolo proximo ſuo.

Hic

Hic accipiet benedictionem à Domino: * & miſericordiam à Deo ſalutari ſuo.
Hæc eſt generatio quærentium eum, * quærentium faciem Dei Iacob.
Attollite portas principes veſtras, & eleuamini portæ æternales: * & introibit Rex gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ? * Dominus fortis & potens: Dominus potens in prælio.
Attollite portas principes veſtras, & eleuamini portæ æternales: * & introibit Rex gloriæ?
Quis eſt iſte Rex gloriæ? * Dominus virtutum ipſe eſt Rex gloriæ.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Ante thorum huius virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter. ſecretò.
Abſolutio. Precibus & meritis, &c. vt infrà. fol. 152. cum reliquis.
Iſti tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria tertia, & ſexta ad Nocturnum.
Antiphona. Specie tua. Pſalmus 44.
ERuctauit cor meum verbum bonum: * dico ego opera mea regi.

Lin-

Lingua mea calamus ſcribæ, * velociter ſcribentis.

Speciosus forma præ filijs hominum, diffuſa eſt gratia in labijs tuis: * propterea benedixit te Deus in æternum.

Accingere gladio tuo ſuper femur tuum, * potentiſſime.

Specie tua & pulchritudine tua * intende proſperè procede, & regna.

Propter veritatem, & manſuetudinem, & iuſtitiam: * & deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, populi ſub te cadent, * in corda inimicorum regis.

Sedes tua Deus in ſæculum ſæculi: * virga directionis virga regni tui.

Dilexiſti iuſtitiam, & odiſti iniquitatem: * propterea vnxit te Deus Deus tuus oleo lætitiæ præ conſortibus tuis.

Myrrha, & gutta, & caſia à veſtimentis tuis, à domibus eburneis: * ex quibus delectauerunt te filiæ regum in honore tuo.

Aſtitit regina à dextris tuis in veſtitu deaurato: * circumdata varietate.

Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam: *

& obliuiſcere populum tuum, & domum patris tui.

Et concupiſcet Rex decorem tuum: * quoniam ipſe eſt Dominus Deus tuus, & adorabunt eum.

Et filiæ Tyri in muneribus, * vultum tuum deprecabuntur: omnes diuites plebis.

Omnis gloria eius filiæ regis ab intus, * in fimbrijs aureis circumamicta varietatibus.

Adducentur Regi virgines poſt eam: * proximæ eius afferentur tibi.

Afferentur in lętitia, & exultatione: * adducentur in templum Regis.

Pro patribus tuis nati ſunt tibi filij: * conſtitues eos principes ſuper omnem terram.

Memores erunt nominis tui * in omni generatione, & generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi in æternum: * & in ſæculum ſæculi. Gloria Patri, &c.

Antiphona. Specie tua, & pulchritudine tua, intende, proſpere procede, & regna.

Antiphona. Adiuuabit eam. Pſalmus 45.

DEus noſter refugium, & virtus: * adiutor in tribulationibus, quæ inuenerunt nos nimis.

Propterea non timebimus dum turbabitur terra: * & transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt, & turbatæ sunt aquę eorum: * conturbati sunt montes in fortitudine eius.
Fluminis impetus lætificat ciuitatem Dei: * sanctificauit tabernaculum suum Altissimus.
Deus in medio eius non commouebitur: * adiuuabit eam Deus mane diluculo.
Conturbatæ sunt gentes, & inclinata sunt regna: dedit vocem suam, mota est terra.
Dominus virtutum nobiscum: * susceptor noster Deus Iacob.
Venite, & videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram: * auferens bella vsque ad finem terræ.
Arcum conteret, & confringet arma: * & scuta comburet igni.
Vacate, & videte, quoniam ego sum Deus: * exaltabor in gentibus, & exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobiscum: * susceptor noster Deus Iacob.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Adiuuabit eam Deus vultu suo: Deus in medio eius non commouebitur.
Antiphona. Sicut lætantium.

Psalmus 86.

FVndamenta eius in montibus sanctis: * diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob.
Gloriosa dicta sunt de te, * ciuitas Dei.
Memor ero Rahab, & Babylonis * scientiũ me.
Ecce alienigenę, & Tyrus, & populus Aethiopum, * hi fuerunt illic.
Numquid Sion dicet homo, & homo natus est in ea: * & ipse fundauit eam Altissimus?
Dominus narrabit in scripturis populorum, & principum: * horum qui fuerunt in ea.
Sicut lætantium omnium * habitatio est in te.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Sicut lætantium omnium nostrũ habitatio est in te sancta Dei genitrix.
℣. Diffusa est in gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noster. secretò. Absolutio. Precibus & meritis, &c. vt infrà. fol. 151. cum reliquis.
Isti tres Psalmi sequentes dicuntur Feria iiij. & Sabbato ad Noctur.
Antiphona. Gaude Maria virgo. Psalmus 95.
CAntate Domino canticum nouum: * cantate Domino omnis terra.

Cantate Domino, benedicite nomini eius:* annunciate de die in diem ſalutare eius.

Annunciate inter gentes gloriam eius, * in omnibus populis mirabilia eius.

Quoniam magnus Dominus, & laudabilis nimis: * terribilis eſt ſuper omnes deos.

Quoniam omnes dij gentium dæmonia: * Dominus autem cælos fecit.

Cõfeſſio, & pulchritudo in cõſpectu eius: * ſanctimonia, & magnificẽtia ſanctificatione eius.

Afferte Domino patriæ gentium, afferte Domino gloriam, & honorem: * afferte Domino gloriam nomini eius.

Tollite hoſtias, & introite in atria eius: * adorate Dominum in atrio ſancto eius.

Commoueatur à facie eius vniuerſa terra: * dicite in gentibus quia Dominus regnauit.

Etenim correxit orbem terræ, qui non commouebitur: * iudicabit populos in æquitate.

Lætentur cæli, & exultet terra, commoueatur mare, & plenitudo eius: * gaudebunt campi, & omnia quæ in eis ſunt.

Tunc exultabunt omnia ligna ſyluarum à facie Domini, quia venit: * quoniam venit iudicare terram.

Iudicabit orbem terræ in æquitate, * & populos in veritate ſua.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Gaude Maria Virgo, cunctas hæreſes ſola interemiſti in vniuerſo mundo.

Antiphona. Dignare me. Pſalmus 96.

DOminus regnauit, exultet terra: * lętentur inſulæ multæ.

Nubes, & caligo in circuitu eius: * iuſtitia & iudicium correctio ſedis eius.

Ignis ante ipſum præcedet, * & inflammabit in circuitu inimicos eius.

Illuxerunt fulgura eius orbi terræ: * vidit, & commota eſt terra.

Montes, ſicut cera fluxerunt à facie Domini: * à facie Domini omnis terra.

Annunciauerunt cæli iuſtitiam eius: * & viderunt omnes populi gloriam eius.

Confundantur omnes qui adorant ſculptilia: * & qui gloriantur in ſimulacris ſuis.

Adorate eum omnes Angeli eius: * audiuit, & lætata eſt Sion.

Et exultauerunt filiæ Iudæ, * propter iudicia tua Domine:

Quoniam tu Dominus Altiſſimus ſuper omnẽ

terram: * nimis exaltatus es ſuper omnes deos.

Qui diligitis Dominum, odite malum: * custodit Dominus animas Sanctorum ſuorum, de manu peccatoris liberabit eos.

Lux orta eſt iuſto, * rectis corde lætitia.

Lętamini iuſti in Domino:* & confitemini memoriæ ſanctificationis eius. Gloria Patri, &c.

Antiphona. Dignare me laudare te, virgo ſacrata: da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Antiphona. Poſt partum. Pſalmus 97.

CAntate Domino canticum nouum:* quia mirabilia fecit.

Saluauit ſibi dextera eius: * & brachium ſanctum eius.

Notum fecit Dominus ſalutare ſuum: * in cõſpectu gentium reuelauit iuſtitiam ſuam.

Recordatus miſericordiæ ſuæ,* & veritatis ſuę domui Iſrael.

Viderunt omnes termini terræ * ſalutare Dei noſtri.

Iubilate Deo omnis terra: * cantate, & exultate, & pſallite.

Pſallite Domino in cithara, in cithara, & voce pſalmi: * in tubis ductilibus, & voce tubę corneæ.

Iubilate in conſpectu Regis Domini:* moueatur mare & plenitudo eius orbis terrarum, & qui habitant in eo.

Flumina plaudent manu, ſimul montes exultabunt à conſpectu Domini: * quoniam venit iudicare terram.

Iudicabit orbem terrarum in iuſtitia, * & populos in æquitate.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Poſt partum virgo inuiolata permanſiſti, Dei genitrix intercede pro nobis.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noſter. ſecretò.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo. Abſolutio.

PRecibus & meritis beatæ Mariæ ſemper virginis, & omnium ſanctorum, perducat nos Dominus ad regna cælorum. ℟. Amen.

℣. Iube domne benedicere.

Benedictio. Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria. ℟. Amen. Lectio j. Eccli. 24.

IN omnibus requiem quæſiui, & in hereditate Domini morabor. Tunc præcepit, & dixit mihi Creator omnium: & qui creauit me, re-

quieuit in tabernaculo meo,& dixit mihi: In Iacob inhabita,& in Israel hereditare,& in electis meis mitte radices. Tu autem Domine miserere nobis. ℟. Deo gratias.

℟. Sancta, & immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio: *Quia quem cæli capere non poterant, tuo gremio contulisti.

℣. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui. Quia quem cæli capere non poterant, tuo gremio contulisti.

℣. Iube domne benedicere.

Benedictio. Ipsa virgo virginum intercedat pro nobis ad Dominum. ℟. Amen. Lectio ij.

ET sic in Sion firmata sum, & in ciuitate sanctificata similiter requieui, & in Ierusalem potestas mea. Et radicaui in populo honorificato, & in parte Dei mei hereditas illius, & in plenitudine sanctorum detentio mea. Tu autem Domine, miserere nobis. ℟. Deo gratias.

℟. Beata es virgo Maria, quæ Dominum portasti creatorem mundi. *Genuisti qui te fecit, & in æternum permanes virgo.

℣. Aue Maria, gratia plena: Dominus tecum. Genuisti qui te fecit, & in æternum permanes virgo.

Quando dicitur Te Deum laudamus, assumitur in fine huius Responsorij.

℣. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Genuisti qui te fecit, & in æternũ permanes virgo.

℣. Iube domne benedicere.

Bñó. Per virginem matrem cõcedat nobis Dominus salutem, & pacem. ℟. Amen. Lectio iij.

QVasi cedrus exaltata sum in Libano, & quasi cypressus in monte Sion: quasi palma exaltata sum in Cades, & quasi plantatio rosæ in Ierico. Quasi oliua speciosa in campis, & quasi platanus exaltata sum iuxta aquam in plateis, sicut cinnamomum, & balsamum aromatizans odorem dedi: quasi myrrha electa dedi suauitatem odoris. Tu autem Domine miserere nobis. ℟. Deo gratias.

Sequens Responsorium omittitur, quando dicitur Te Deum laudamus. ℟. Felix namque es sacra virgo Maria, & omni laude dignissima: * Quia ex te ortus est sol iustitiæ, * Christus Deus noster. ℣. Ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deuoto femineo sexu: sentiant omnes tuum iuuamen, quicumque celebrant tuam sanctam commemorationem. Quia ex te ortus est sol iustitię, Christus Deus noster.

℣. Gloria Patri,&c. Christus Deus noster.

Sequens Hymnus dicitur in hoc tempore ad libitum, vsque ad Septuagesimam.

Hymnus SS. Ambrosij, & Augustini.

TE Deum laudamus: te Dominum confitemur.

Te æternum Patrem: omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli: tibi cæli, & vniuersæ potestates.

Tibi Cherubim, & Seraphim: incessabili voce proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus Deus sabaoth.

Pleni sunt cæli & terra: maiestatis gloriæ tuæ.

Te gloriosus Apostolorum chorus.

Te prophetarum laudabilis numerus.

Te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum, sancta confitetur Ecclesia.

Patrem immensæ maiestatis.

Venerandum tuum verum, & vnicum Filium,

Sanctum quoque paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriæ Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem: non

hor-

horruisti virginis vterum.

Tu deuicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna cælorum.

Tu ad dexteram Dei sedes: in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quæsumus, tuis famulis subueni: quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis: in gloria numerari.

Saluum fac populum tuum Domine:* & benedic hereditati tuæ.

Et rege eos: & extolle illos vsque in æternum.

Per singulos dies, benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in sæculum: & in sæculum sæculi.

Dignare Domine die isto: sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine: miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos: quẽadmodum sperauimus in te.

In te Dñe speraui: non confundar in ęternum.

AD LAVDES.

DEus in adiutorium meum intende.

℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri, &c. Alleluia.

An-

Aña. O admirabile commercium. Pſalm. 92.

DOminus regnauit, decorem indutus eſt: * indutus eſt Dominus fortitudinem, & præcinxit ſe.

Etenim firmauit orbem terræ, * qui non commouebitur.

Parata ſedes tua ex tunc: * à ſæculo tu es.

Eleuauerunt flumina Domine: * eleuauerunt flumina vocem ſuam.

Eleuauerunt flumina fluctus ſuos, * à vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris, * mirabilis in altis Dominus.

Teſtimonia tua credibilia facta ſunt nimis: * domum tuam decet ſanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. O admirabile commercium: creator generis humani, animatum corpus ſumens, de virgine naſci dignatus eſt: & procedens homo ſine ſemine, largitus eſt nobis ſuã Deitatẽ.

Antiphona. Quando natus es. Pſalmus 99.

IVbilate Deo omnis terra: * ſeruite Domino in lætitia.

Introite in conſpectu eius, * in exultatione.

Scitote quoniam Dominus ipſe eſt Deus: * ipſe

ipſe fecit nos, & non ipſi nos.

Populus eius, & oues paſcuæ eius: * introite portas eius in confeſſione, atria eius in hymnis: confitemini illi.

Laudate nomen eius: quoniam ſuauis eſt Dominus, in æternum miſericordia eius, * & vſque in generationem, & generationem veritas eius.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Quando natus es ineffabiliter ex Virgine, tunc impletæ ſunt Scripturæ: ſicut pluuia in vellus deſcendiſti, vt ſaluum faceres genus humanum: te laudamus Deus noſter.

Aña. Rubum, quẽ viderat Moyſes. Pſalm. 62.

DEus Deus meus * ad te de luce vigilo.

Sitiuit in te anima mea, * quam multipliciter tibi caro mea.

In terra deſerta, & inuia, & inaquoſa: * ſic in ſancto apparui tibi, vt viderem virtutem tuam, & gloriam tuam.

Quoniam melior eſt miſericordia tua ſuper vitas: * labia mea laudabunt te.

Sic benedicam te in vita mea: * & in nomine tuo leuabo manus meas.

Sicut adipe, & pinguedine repleatur anima mea: * & labijs exultationis laudabit os meum.

Si memor fui tui super stratum meũ, in matutinis meditabor in te:* quia fuisti adiutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhæsit anima mea post te:* me suscepit dextera tua.

Ipsi verò in vanum quęsierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ:* tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.

Rex verò lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo:* quia obstructum est os loquentium iniqua. Psalmus 66.

DEus misereatur nostri, & benedicat nobis:* illuminet vultum suum super nos, & misereatur nostri.

Vt cognoscamus in terra viam tuam:* in omnibus gentibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus:* confiteantur tibi populi omnes.

Lætentur & exultent gentes:* quoniam iudicas populos in æquitate, & gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus:confiteantur tibi populi omnes:* terra dedit fructum suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus:* & metuant eum omnes fines terræ.

Gloria Patri,& Filio,&c.

Antiphona. Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conseruatam agnouimus tuam laudabilem virginitatem: Dei genitrix intercede pro nobis.

Antiphona. Germinauit radix Iesse.

Canticum trium puerorum. Dan.3.

BEnedicite omnia opera Domini Domino:* laudate & superexaltate eum in sæcula.

Benedicite Angeli Domini Domino:* benedicite cæli Domino.

Benedicite aquæ omnes,quę super cęlos sunt, Domino:* benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Benedicite sol & luna Domino:* benedicite stellæ cæli Domino.

Benedicite omnis imber, & ros Domino:* benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Benedicite ignis,& æstus Domino:* benedicite frigus, & æstus Domino.

Benedicite rores,& pruina Domino:* benedicite gelu,& frigus Domino.

Benedicite glacies,& niues Domino:* benedicite noctes,& dies Domino.

Benedicite lux, & tenebræ Domino: * benedicite fulgura, & nubes Domino.

Benedicat terra Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite montes, & colles Domino: * benedicite vniuersa germinantia in terra Domino.

Benedicite fontes Domino: * benedicite maria, & flumina Domino.

Benedicite cete, & omnia, quæ mouentur in aquis, Domino: * benedicite omnes volucres cæli Domino.

Benedicite omnes bestiæ, & pecora Domino: * benedicite filij hominum Domino.

Benedicat Israel Dominum: * laudet, & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite sacerdotes Domini Domino: * benedicite serui Domini Domino.

Benedicite spiritus, & animæ iustorum Domino: * benedicite sancti, & humiles corde Dño.

Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino: * laudate, & superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem, & Filium cum sancto Spiritu: * laudemus, & superexaltemus eum in sæcula.

Benedictus es Domine in firmamento cæli: *

& laudabilis, & gloriosus, & superexaltatus in sæcula.

Hic non dicitur Gloria, neque Amen.

Antiphona. Germinauit radix Iesse, orta est stella ex Iacob, Virgo peperit Saluatorem: te laudamus Deus noster.

Antiphona. Ecce Maria. Psalmus 148.

Laudate Dominum de cælis: * laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli eius: * laudate eum omnes virtutes eius:

Laudate eum sol & luna * laudate eum omnes stellæ, & lumen.

Laudate eum cæli cælorum: * & aquæ omnes, quæ super cælos sunt laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, & facta sunt: * ipse mandauit, & creata sunt.

Statuit ea in æternum, & in sæculum sæculi: * præceptum posuit, & non præteribit.

Laudate Dominum de terra: dacrones, & omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: * quæ faciunt verbum eius:

Montes, & omnes colles: * ligna fructifera & omnes cedri.

Bestiæ, & vniuersa pecora: * serpentes, & volucres pennatæ.
Reges terræ, & omnes populi: * principes, & omnes iudices terræ.
Iuuenes, & virgines: senes cum iunioribus laudent nomen Domini: * quia exaltatum est nomen eius solius.
Confessio eius super cælum & terram: * & exaltauit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis eius: * filijs Israel, populo appropinquanti sibi. Psalmus 169.

CAntate Domino canticum nouum: * laus eius in ecclesia sanctorum.
Lętetur Israel in eo, qui fecit eum: * & filij Sion exultent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro: * in tympano, & psalterio psallant ei:
Quia beneplacitum est Domino in populo suo: * & exaltabit mansuetos in salutem.
Exultabunt sancti in gloria: * lætabuntur in cubilibus suis.
Exaltationes Dei in gutture eorum: * & gladij ancipites in manibus eorum:
Ad faciendam vindictam in nationibus: * increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: * & nobiles eorum in manicis ferreis.
Vt faciant in eis iudicium conscriptum: * gloria hæc est omnibus sanctis eius.

Psalmus 150.

LAudate Dominum in sanctis eius: * laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius: * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius.
Laudate eum in sono tubæ: * laudate eum in psalterio, & cithara.
Laudate eum in tympano, & choro: * laudate eum in chordis, & organo.
Laudate eum in cymbalis benesonantibus: laudate eum in cymbalis iubilationis: * omnis spiritus laudet Dominum.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Ecce Maria genuit nobis Saluatorem, quem Ioannes videns exclamauit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia. Capitulum.

VIderunt eam filiæ Sion, & beatissimam prædicauerunt: & reginæ laudauerunt eam.
℟. Deo gratias.